

INDEX
Librorum Prohibitor;
CLEMENTIS X.
Pont. Max. iuſſu; editus.
Multi autem ex eis qui fuerant curi-
oſa ſectati contulerunt libros & com-
buſſerunt coram omnibus Act. 19.
V. Guigou fe. Romæ.

INDEX LIBRORVM PROHIBITORVM CLEMENTIS X. PONTIFICIS MAXIMI

Iuſſu editus.



ROMÆ,

Ex Typographia Reu. Cam. Apoſt. 1670.

Cum Priuilegio.

BIBLIOTEKA * KORNICKA *
11937

REGVLÆ INDICIS

Sacroſanctæ Synodi Tridentinæ iuſſu editæ.

REGVLA I.

LIBRI omnes, quos antè annum M.D.XV. aut Summi Pontifices, aut Concilia œcumenica damnarunt, & in hoc Indice non ſunt, eodem modo damnati eſſe cenſeantur, ſicut olim damnati fuerunt.

REGVLA II.

HÆreſiarcharum libri tàm eorum, qui poſt prædictum annum, hæreſes inuenerunt, vel ſuſcitarunt, quàm qui hæreticorum capita, aut Duces ſunt, vel fuerunt, quales ſunt, Lutherus, Zvvinglius, Caluinus, Balthaſſar Pacimontanus Shvvencfeldius, & his ſimiles, cuiuſcumque nominis, tituli, aut argumenti exiſtant, omninò prohibentur.

Aliorum autem hæreticorum libri, qui de religione quidem ex profeſſo tractant omninò damnantur.

Qui verò de Religione nõ tractant à Theologis Catholicis iuſſu Epiſcoporum, & Inquiſitorum examinati, & approbati permittuntur.

Libri etiam catholicè cõſcripti, tàm ab illis, qui poſtea in hęreſim lapſi ſunt, quàm ab illis, qui poſt lapſũ ab Eccleſiæ gremium rediere, approbati à facultate Theologica alicuius Vniuerſitatis Catholicæ, vel ab Inquiſitione generali permitti poterunt.

REGVLA III.

VErſiones Scriptorũ etiã Eccleſiaſticorum, quæ hactenus editæ ſunt à damnatis auctoribus, modò nihil contra ſanam doctrinam cõtineant permittũtur,

Librorum autem veteris Teſtamenti verſiones, viris tantùm doctis, & pijs, iudicio Epiſcopi concedi poterunt: modò huiuſmodi verſionibus tanquam elucidationibus vulgatæ editionis, ad intelligendam Sacram Scripturam, non autem tanquam ſacro textu, vtantur.

Verſiones verò noũi teſtamenti, ab auctoribus primæ claſſis huius Indicis factæ, nemini concedantur, quia vtilitatis parum, periculi verò plurimum lectoribus ex earum lectione manere ſolet.

Si quæ verò annotationes cum huiuſmodi, quæ permittuntur verſionibus, vel cum vulgata editione circumferuntur, expunctis locis ſuſpectis à facultate Theologica alicuius Vniuerſitatis Catholicæ, aut Inquiſitione Generali, permitti eiſdem poterunt, quibus & verſiones.

Quibus conditionibus totum volumen Bibliorum, quod vulgo Biblia Vatabli dicitur, aut partes eius, cõcedi viris pijs, & doctis poterunt.

Ex Biblijs verò Iſidori Clarij Brixiani prologus, & prologomena præcidantur: eius verò textum, nemo textum vulgatæ editionis eſſe exiſtimet.

REGVLA IV.

CVM experimento manifeſtum ſit, ſi Sacra Biblia vulgari linga paſſim ſine diſcrimine permittantur, plus inde ob hominum temeritatem, detrimenti, quàm vtilitatis oriri; hac in parte iudicio Epiſcopi, aut Inquiſitoris ſtetur, vt cum cõſilio Parochi, vel Confeſſarij Bibliorum à Catholicis auctoribus verſorum, lectionem vulgari lingua eis concedere poſſint, quos intellexerint, ex huiuſmodi lectione non damnum, ſed fidei, atque pietatis augumentum capere poſſe: quam facultatem in ſcriptis habeant.

Qui autem abſque tali facultate ea legere, ſeu habere, præſumpſerit; niſi priùs Biblijs Ordinario redditis, peccatorum abſolutionem percipere non poſſit.

Bibliopolæ verò, qui prædictam facultatem non habenti, Biblia idiomate vulgari conſcripta vendiderint, vel alio quouis modo conceſſerint, librorum pretium,

in vſus pios ab Epiſcopo conuertendum, amittant: alijſque pœnis pro delicti qualitate eiuſdem Epiſcopi arbitrio ſubiaceant.

Regulares verò, nonniſi facultate à Prælatis ſuis habita, ea legere, aut emere poſſint.

REGVLA V.

Libri illi, qui hæreticorum auctorum opera interdũ prodeunt, in quibus nulla, aut pauca de ſuo apponunt, ſed aliorum dicta colligunt, cuiuſmodi ſunt Lexica, Concordantiæ, Apophthegmata, Similitudines. Indices, & huiuſmodi, ſi quæ habeant admixta, quæ expurgatione indigeant, illis Epiſcopi, & Inquiſitores, vnà cum Theologorum Catholicorum conſilio ſublatis, aut emendatis, permittantur.

REGVLA VI.

Libri vulgari idiomate de controuerſijs inter catholicos, & hæreticos noſtri temporis, differentes, non paſſim permittantur, ſed idem de ijs ſeruetur, quod de Biblijs vulgari lingua ſcriptis ſtatutum eſt.

Qui verò de ratione benè viuendi, contemplandi, confitendi, ac ſimilibus argumentis vulgari ſermone conſcripti ſunt, ſi ſanam doctrinam contineant, non eſt cur prohibeantur, ſicuti nec ſermones populares, vulgari lingua habiti.

Quod ſi hactenus, in aliquo Regno, vel Prouincia, aliqui libri ſunt prohibiti, quod nonnulla contineant, quæ ſine delectu ab omnibus legi non expediat: ſi eorum auctores catholici ſint, poſtquam emendati fuerint, permitti ab Epiſcopo, & Inquiſitore poterunt.

REGVLA VII.

Libri, qui res laſciuas, ſeù obſcænas, ex profeſſò tractant, narrant, aut docent, cum non ſolum fidei, ſed & morum, qui huiuſmodi librorum lectione facile corrumpi ſolent, ratio habenda ſit, omninò pro-

ſibentur: & qui eos habuerint, ſeuerè ab Epiſcopis puniantur.

Antiqui verò, ab ethnicis conſcripti, propter ſermonis elegantiam, & proprietatem permittuntur: nulla tamen ratione pueris perlegendi erunt.

REGVLA VIII.

Libri, quorum principale argumentum bonum eſt, in quibus tamen obiter aliqua inſerta ſunt, quæ ad hæreſim, ſeù impietatem, diuinationem, ſeù ſuperſtitionem ſpectant à Catholicis Theologis Inquiſitionis generalis auctoritate expurgati, concedi poſſunt.

Idem iudicium ſit de prologis, ſummarijs, ſeù annotationibus, quæ à damnatis auctoribus, libris non damnati appoſitæ ſunt: Sed poſthac non niſi emendati excudantur.

REGVLA IX.

Libri, omnes, & ſcripta Geomantiæ, Hydromantiæ, Areomantiæ, Pyromantiæ, Onomantiæ, Chiromantiæ, Necromantiæ, ſiuè in quibus continentur ſortilegia, veneficia, auguria auſpicia, incantationes artis magicæ, prorſus reijciuntur.

Epiſcopi verò diligentèr prouideant, ne Aſtrologiæ iudiciariæ libri, tractatus, indices legantur, vel habeãtur, qui de futuris contingentibus, ſucceſſibus, fortuitiſuè caſibus, aut ijs actionibus, quæ ab humana voluntate pendent, certò aliquid euenturum affirmare audent.

Permittuntur autem iudicia, & naturales obſeruationes, quæ nauigationis, agriculturæ. ſiuè medicæ artis iuuandæ gratia, conſcripta ſunt.

REGVLA X,

IN librorum, aliarumue ſcripturarum impreſſione ſeruetur, quod in Concilio Lateranenſi ſub Leone Decimo ſeſ. 10. ſtatutum eſt.

Qua-

Quare ſi in Alma Vrbe Roma, liber aliquis ſit imprimendus, per Vicarium Summi Pontificis, & Sacri Palatij Magiſtrum, vel perſonam à Sanctiſs. D. N. deputandam, prius examinetur.

In alijs verò locis ad Epiſcopum, vel alium habentem ſcientiam libri, vel ſcripturæ imprimendæ, ab eodem Epiſcopo deputandum, ac Inquiſitorem hæreticæ prauitatis, eius Ciuitatis, vel Diœceſis, in qua impreſſio fiet, eius approbatio, & examen pertineat, & per eorum manum, propria ſubſcriptione gratis, & ſine dilatione imponendam, ſub pœnis, & cenſuris in eodem decreto contentis, approbetur: hac lege, & conditione addita, vt exemplum libri imprimendi authenticum, & manu auctoris ſubſcriptum apud Examinatorem remaneat.

Eos verò, qui libellos manuſcriptos vulgant, niſi antè examinati, probatique fuerint, iidem pœnis ſubijci debere iudicarunt Patres deputati, quibus impreſſores: Et qui eos habuerint, & legerint, niſi auctores prodierint pro auctoribus habeantur.

Ipſa verò huiuſmodi librorum probatio in ſcriptis detur, & in fronte libri, vel ſcripti, vel impreſſi authenticè appareat, probatioque, & examen, ac cætera gratis fiant.

Præterea in ſingulis Ciuitatibus, ac Diœceſibus, domus, vel loci, vbi ars impreſſoria exercetur, & bibliothecæ librorum venalium, ſæpiùs viſitentur à perſonis ad id deputandis ab Epiſcopo, ſiuè eius Vicario, atque etiam ab Inquiſitore hæreticæ prauitatis, vt nihil eorum, quæ prohibentur, aut imprimatur, aut vendatur, aut habeatur.

Omnes verò Librarij, & quicumque librorum venditores habeant in ſuis bibliothecis Indicem librorum venalium, quos habent, cum ſubſcriptione dictarum perſonarum: nec alios libros habeant, aut vendant, aut quacumque ratione tradant, ſine licentia eorumdem deputatorum, ſub pœna amiſſionis librorum, & alijs arbitrio Epiſcoporum, vel Inquiſitorum imponendis. Emptores verò, Lectores, vel Impreſſores eorumdem arbitrio puniantur.

Quod ſi aliqui libros quoſcumque in aliquam Ciuitatem introducant, teneantur ijſdem perſonis deputandis enunciare: vel ſi locus publicus mercibus eiuſmodi conſtitutus ſit, miniſtri publici eius loci, prædictis perſonis ſignificent, libros eſſe adductos.

Nemo verò audeat, librum, quem ipſe, vel alius in Ciuitatem introduxit, alicui legendum tradere, vel aliqua ratione alienare, aut commodare, niſi oſtenſo prius libro, & habita licentia à perſonis deputandis, aut niſi notoriè conſtet, librum iam eſſe omnibus permiſſum.

Idem quoque ſeruetur ab hæredibus, & exequutoribus vltimarum voluntatum, vt libros à defuncto relictos, ſiuè eorum indicem, illis perſonis deputandis, offerant: & ab ijs licentiam obtineant, priuſquam eis vtantur, aut in alias perſonas, quacunque ratione, eos transferant.

In his autem omnibus, & ſingulis, pœna ſtatuatur, vel amiſſionis librorum, vel alia, arbitrio eorumdem, Epiſcoporum, vel Inquiſitorum, pro qualitate contumaciæ, vel delicti.

Circa verò libros, quos Patres deputati, aut examinarunt, aut expurgarunt, aut expurgandos tradiderunt, aut certis conditionibus, vt rurſus excuderentur, concesserunt, quicquid illos ſtatuiſſe conſtiterit, tàm bibliopolæ, quàm cæteri obſeruent.

Liberum tamen ſit Epiſcopis, aut Inquiſitoribus generalibus, ſecundùm facultatem, quam habent, eos etiam libros, qui his Regulis permitti videntur prohibere, ſi hoc in ſuis Regnis, aut Prouincijs, vel Diœceſ. expedire iudicauerint.

Cæterum nomina eorum librorum, qui à Patribus deputatis purgati, tum eorum, quibus illi hanc prouinciam dederunt, eorumdem deputatorum Secretarius Notario ſacræ vniuerſalis Inquiſitionis Romanæ deſcripta, Sanctiſs. D. N. iuſſu tradat.

Ad extremum verò omnibus fidelibus præcipitur, ne quis audeat cõtra harũ Regularũ pręſcriptũ, aut huius Indicis prohibitionẽ, libros aliquos legere, aut habere.

Quod ſi quis libros hæreticorũ, vel cuiuſuis auctoris ſcri-

ſcripta, ob hæreſim, vel ob falſi dogmatis ſuſpicionem damnata, atq; prohibita legerit, ſiuè habuerit, ſtatim in excommunicationis ſententiam incurrat.

Qui verò libros, alio nomine interdictos legerit, aut habuerit, præter peccati mortalis reatum, quo afficitur, iudicio Epiſcoporum ſeuerè puniatur.

OBSERVATIONES
Ad Regulam quartam, & nonam CLEMENTIS PAPÆ VIII. iuſſu factæ.

Circa quartam Regulam.

ANimaduertendum eſt circa ſupradictam quartã Regulam Indicis fel. rec. Pij Papæ IV. nullam per hanc impreſſionem, & editionem de nouo tribui facultatem Epiſcopis, vel Inquiſitoribus, aut Regularium Superioribus, concedendi licentiam emẽdi, legendi, aut retinendi Biblia vulgari lingua edita, cùm hactenus mãdato, & vſu Sanctæ Romanæ, & vniuerſalis Inquiſitionis ſublata eis fuerit facultas concedendi huiuſmodi licentias legendi, vel retinendi Biblia vulgaria, aut alias Sacræ Scripturæ, tàm noui, quàm veteris teſtamenti partes, quauis vulgari lingua edita: ac inſuper ſummaria, & compendia etiam hiſtorica eorumdem Bibliorum, ſeù librorum Sacrę Scripturæ quocumque vulgari idiomate conſcripta: quod quidem inuiolatè ſeruandum eſt.

Circa nonam Regulam.

CIrca Regulam jx. eiuſdem Indicis ab Epiſcopis, & Inquiſitoribus Chriſtifideles ſedulò admonendi ſunt, quòd in legentes, aut retinentes contra regulam hanc, libros huiuſmodi Aſtrologiæ, diuinationum, & ſortilegiorum, rerumque aliarum in eadem Regula expreſſarum, procedi poteſt, non modo per ipſos Epiſcopos, & Ordinarios, ſed etiam per Inquiſitores locorum

ex Conſtitut.fel.rec. Sixti Papæ Quinti contra exercẽtes Aſtrologiæ iudiciariæ artem, & alia quæcumq; diuinationum genera, libroſq; de eis legentes, ac tenentes, promulgata ſub datum Romæ apud S.Petrum, anno Incarnat. Dom. M. D. LXXXV. Nonis Ianuarij, Pontific. ſui anno primo.

OBSERVATIONES
Ad Regulam decimam ALEXANDRI PAPAE VII. iuſſu additæ.

OBſeruandum eſt circa Regulam decimam, quod degentes in ſtatu Sedi Apoſtolicæ mediatè, vel immediatè ſubiecto non poſſunt tranſmittere libros à ſe compoſitos alibi imprimendos ſine expreſſa approbatione,& in ſcriptis Eminentiſs.acReuerendiſs. D.Card. Sanctiſs. D.N. Vicarij, & Mag. Sacri Palatij, ſi in Vrbe, ſi verò extrà Vrbem exiſtant, ſine Ordinarij loci illius, ſiue ab his deputatorum facultate, & licentia operi inſigenda.

Qui verò ſuper impreſſionem librorum ordinariam, aut delegatam auctoritatem exercent,dent operam, ne ad examen librorum huiuſmodi, perſonas affectui auctorum quomodolibet addictas, præſertim verò propinquitate illos, aut alia quantumuis à longe petita ſit (veri, & ſinceri iudicij corruptrice) neceſſitudine contingentes admittant, ſuper omnia autem ab oblatis ſibi in hanc operam per eoſdem Auctores Cenſoribus caueant. Sed ijs demum vtantur,quos doctrina, morũq; integritate probatos ab omni ſuſpicione gratiæ intactos, ac ſi fieri poteſt, Auctoribus ipſis ignotos & vnius boni publici,Deiq; gloriæ ſtudioſos cognouerint. Quo vero ad Auctores Regulares cuiuſcũq;Ordinis,& Inſtituti ſint.illud prẹterea obſeruandũ,vt ne eorũ ſcripta,vel opera alijs eiuſdem InſtitutiRegularibus

examināda cōmittantur, ſed alterius Ordinis, & Inſtituti viri pij doctiq; & à partium ſtudio, atque ab amoris, & odij ſtimulis prorſus remoti eligantur; per hoc autē non tollitur, quin intra eorumdem Regulariū Ordinē per Religioſos eiuſdem Ordinis Superiorum ſuorum iuſſu præfati libri examinari non debeant.

De Thalmud, & alijs libris Hebræorum.

QVamuis in tertia claſſe Indicis prædictl Pjj Papæ IV. ſub litera T. Talmud Hebræorum, eiuſque gloſſæ, annotationes, interpretationes, & expoſitiones omnes prohibeantur, ſed quod ſi abſque nomine Talmud, & ſine iniurijs, & calumnijs in Religionem Chriſtianam aliquando prodijſſent, tolerarentur: quia tamen Sanctiſs. Dominus Noſter Dominus Clemens Papa VIII. per ſuam conſtitutionem contra impia ſcripta, & libros Hebræorum ſub Datum Romæ apud S. Petrum anno Incarnat. Dom. M.D.LXXXXII. pridie Kal. Martij Pontific. ſui anno ſecundo, illos prohibuit, atque damnauit: mens ipſius non eſt, eos propterea vllatenus etiam ſub illis conditionibus permittendi, aut tolerandi; ſed ſpecialitèr, & expreſsè ſtatuit, & vult, vt huiuſmodi impij Thalmudici, Cabaliſtici, alijque nefarij Hebræorum libri omninò damnati, & prohibiti maneant, & cenſeantur: atque ſuper eis, & alijs libris huiuſmodi prædicta Conſtitutio perpetuò, & inuiolabilitèr obſeruetur.

De Libro Magazor.

AD hæc ſciant Epiſcopi, Ordinarij, & Inquiſitores locorum, librum Magazor Hebræorum, qui continet partem officiorum, & cæremoniarum ipſorum, & Synagogæ, Luſitanica, Gallica, Germanica, Italica, aut quauis alia vulgari lingua: præterquam Hebræa editum, iamdiù ex ſpeciali decreto rationabiliter prohibitum eſſe. Idcircò prouideant illum nullatenus permitti, aut tolerari debere, niſi Hebraica lingua prædicta.

De Libris Ioannis Bodini.

CVM in Appendice ſecundæ claſſis ſub litera I. dicatur (Ioannis Bodini Andegauenſis Dæmonomania omninò prohibetur, liber verò de Republica,

&

& Methodus ad facilem hiſtoriarum cognitionem tam diù prohibita ſint, quouſque ab auctore expurgata, cum approbatione Magiſtri Sacri Palatij prodierint.) Id quidem per errorem fortaſſe librarij factum creditur: nam liber de Republica eiuſdem Ioannis Bodini, primum die xv. Menſis Octobris M. D. XCII. deindè liber Dæmonomaniæ die primo Menſis Septembris M. D. XCIIII. ab eodem Sanctiſs. D. Noſtro Papa ſimpliciter damnati ſunt, ac proindè vterque damnatus, & prohibitus cenſendus eſt,

---

INSTRVCTIO
Eiuſdem Clementis VIII. auctoritate Regulis Indicis adiecta.

Eorum, qui libris tùm prohibendis, tùm expurgandis, tùm etiam imprimendis, diligentem, ac fidelem (vt par eſt) operam ſunt daturi.

AD Fidei Catholicæ conſeruationem non ſatis eſt, quinam ex iam editis Libris damnatæ lectionis ſint, cognoſcere (quod Indice, & Regulis confectis per Patres à generali Tridentina Synodo delectos, præcipuè ſancitum eſt) niſi illud etiam caueatur, ne vel ijdem denuò pullulent libri, vel ſimiles alij emergant, & propagentur, qui incautas fideliũ mentes occulto veneno inficientes, iuſta ac merita damnatione digni iudicentur.

Vt igitur quicumq; poſthac, ſeù veteres, ſeù noui libri edentur quàm maximè puri, & tàm in ijs, quæ ad fidem, quàm, quæ ad mores pertinent incontaminati exiſtant, quid circa malorum librorum interdictioñe, ad eos penitùs abolendos, tàm ab Epiſcopis, & Inquiſitoribus, quàm à cæteris quorum ad id in Eccleſia Dei ſtudium valere, & auctoritas poteſt, (præter ea, quæ Tri-

Tridentinorũ Patrũ Regulis ſupradictis decreta ſunt) publica vtilitas exigat, capitibus infra poſitis, diligẽtiùs ſancitur, iiſdemque ſtatuitur, quæ omninò in poſterum, tùm ab iiſdẽ Epiſcopis, & Inquiſitoribus, aliiſq; vt præfertur, in malorum librorũ interdictione, & abolitione, tùm à Correctoribus in librorum, ac cæterorum quorumcumque ſcriptorum correctione, atque emendatione, tùm à Typographis in ipſorum librorum impreſſione, (pœna pro arbitrio Epiſcopi, & Inquiſitoris aduerſus eoſdem Typographos conſtituta) inuiolatè ſunt obſeruanda.

DE PROHIBITIONE LIBRORVM

§. j.

CVrent Epiſcopi, & Inquiſitores, vt ſtatim atq; hic Index fuerit publicatus, eorũ iuriſdictioni ſubiecti ad ipſos deſcripta ſingillatim deferant nomina librorum omnium, & ſingulorum, quos apud ſe in eodem Indice prohibitos, quiſque reperiet.

Ad huiuſmodi verò libros ſic ſignificãdos, infrà certum tẽpus ab Epiſcopo, vel Inquiſitore præſcribendũ, omnes cuiuſcumq; gradus, & cõditionis extiterint, ſub graui pœna, eorum arbitratu infligenda, teneantur.

Romæ vero hæc omnia certo à ſe propoſitis edictis, præſcribendo tempore, præſtari curabit Sac. Pal. Mag.

§. ij.

SI qui erunt, qui librum vnum, aut plures ex prohibitis, qui ad præſcriptum Regularũ permitti poſſunt, certa aliqua ex cauſa poteſtatem ſibi retinendi, aut legendi fieri, ante expurgationem deſiderent: cõcedendæ facultatis extra Vrbem, ius erit penès Epiſcopum, aut Inquiſitorem: Romæ penes Mag. Sac. Palatij.

Qui quidem, gratis eam, & ſcripto manu ſua ſubſignato tribuent, de triennio in triennium renouandam, ea in primis adhibita conſideratione, vt nõniſi viris dignis, ac pietate, & doctrina conſpicuis, cum delectu, eiuſmodi licentiam largiantur: iis autem in primis, quorum ſtudia, vtilitati publicæ, & ſanctæ Catholicę

Eccleſiæ vſui eſſe, compertum habuerint.

Qui inter legendum, quæcunq; reperierint animaduerſione digna, notatis capitibus, & folijs, ſignificare Epiſcopo, vel Inquiſitori teneantur.

§. iij.

ILlud etiã Catholicæ fidei cõſeruandæ neceſſitas, extra Italiã maximè, cũ ab Epiſcopis, & Inquiſitoribus, tũ à publicis Vniuerſitatibus, omni doctrinæ laude florentibus poſtulat, vt eorum librorum Indicem confici, & publicari curent, qui per eorum Regna, atque Prouincias, hæretica labe infecti, ac bonis moribus contrarij, vagantur, ſiuè illi propria nationis, ſiuè aliena lingua conſcripti fuerint.

Vtque ab eorũ lectione, ſeù retentione, certis pœnis, ab eiſdem Epiſcopis, & Inquiſitoribus propoſitis, eorumdem Regnorũ, ac Prouinciarum homines arceant.

Ad quod exequendum. Apoſtolicæ Sedis Nuntij, & Legati extra Italiam, eoſdem Epiſcopos, Inquiſitores, & Vniuerſitates, ſedulò excitare debebunt.

§. jv.

IDem Apoſtolici extra Italiam Nuntij, ſiuè Legati, necnon in Italia Epiſcopi, & Inquiſitores, eam curam ſuſcipient, vt ſingulis annis catalogum diligenter collectum librorum in ſuis partibus impreſſorum, qui aut prohibiti ſint, aut expurgatione indigeant, ad Sanctam Sedem Apoſtolicam, vel Congregationem Indicis, ab illa deputatam, tranſmittant.

§. v.

EPiſcopi, & Inquiſitores, ſeù ab ijſdem ſubdelegati, & deputati, tàm in Italia, quàm extra, penes ſe habeãt ſingularũ nationũ Indices. vt librorũ, qui apud illas damnati, ac prohibiti ſunt, cognitionem habẽtes, facilius proſpicere poſſint, an etiã à ſuæ iuriſdictionis terris, eoſdẽ recognitos, arcere, vel retinere debeant.

§. vj.

IN vniuerſum autem de malis, & perniciosis libris id declaratur, atque ſtatuitur, vt qui certa aliqua lingua initio editi, & deindè prohibiti, ac damnati à Sede Apoſtolica ſunt; eoſdem quoque in quãcumque poſtea vertantur linguam, cenſeri ab eadem Sede,

vbiq;

vbique gentium, ſub eiſdem pœnis interdictos, & damnatos.

DE CORRECTIONE LIBRORVM

§. j.

HAbeant Epiſcopi, & Inquiſitores coniunctim facultatem quoſcumque libros iuxta præſcriptum huius Indicis, expurgandi, etiam in locis exemptis, & nullius: vbi verò, nulli ſunt Inquiſitores Epiſcopi ſoli.

Librorũ verò expurgatio, nonniſi viris eruditione, & pietate inſignibus cõmittatur, iiq; ſint tres, niſi fortè, cõſiderato genere libri, aut eruditione eorum, qui ad id diligenter, plures, vel pauciores iudicentur expedire.

Vbi emendatio confecta erit, notatis capitibus, paragraphis, & folijs, manu illius vel illorum, qui expurgauerint, ſubſcripta, reddatur eiſdem Epiſcopis, & Inquiſitoribus, vt præfertur: qui ſi emendationem approbauerint, tunc liber permittatur.

§. ij.

QVI negotium ſuſceperit corrigendi, atq; expurgandi, circumſpicere omnia, & attentè notare debet, non ſolum quæ in curſu operis manifestè ſe offerunt, ſed ſi quæ in ſcholijs, in ſummarijs, in marginibus, in indicibus librorũ, in præfationibus, aut epiſtolis dedicatorijs, tamquam in iuſidijs deliteſcunt.

Quę autem correctione, atque expurgatione indigẽt, ferè hæc ſunt, quæ ſequuntur.

Propoſitiones hæreticæ. erroneæ, hæreſim ſapientes, ſcandaloſæ, piarum aurium offenſiuæ, temerariæ, ſchiſmaticæ, ſeditioſæ, & blaſphœmæ.

Quæ contra Sacramentorum ritus, & cæremonias, contraq; receptum vſum, & conſuetudinẽ Sanctæ Romanæ Eccleſiæ, nouitatem aliquam inducunt.

Profanæ etiam nouitates vocum ab hæreticis excogitatæ, & ad fallendum introdnctæ.

Verba dubia, & ambigua, quæ legentium animos à recto catholicoque ſenſu, ad nefarias opiniones adducere poſſunt.

Ver-

Verba Sacræ Scripturæ non fideliter prolata, vel à prauis hæreticorum verſionibus deprompta; niſi fortè afferrentur, ad eoſdem hæreticos impugnandos, & proprijs telis iugulandos, & conuincendos.

Expungi etiam oportet verba Scripturæ Sacræ quæcunq; ad profanum vſum impiè accommodantur: tùm quæ ad ſenſum detorquentur abhorrentem à Catholicorum Patrum, atq; Doctorum vnanimi ſententia.

Itemque epitheta honorifica, & omnia in laudem hæreticorum dicta deleantur.

Ad hæc reiciuntur omnia, quæ ſuperſtitiones, ſortilegia, ac diuinationes ſapiunt.

Item quæcunque fato, aut fallacibus ſignis, aut ethnicæ fortunæ, humani arbitrij libertatem ſubijciunt, obliterentur.

Ea quoque aboleantur, quæ paganiſmum redolent.

Item quæ famæ proximorum, & præſertim Eccleſiaſticorum, & Principum detrahunt, boniſque moribus, & Chriſtianæ diſciplinæ ſunt contraria, expungantur.

Expungendæ ſunt etiam propoſitiones, quæ ſunt contra libertatem, immunitatem, & iuriſdictionem Eccleſiaſticam.

Item quæ ex gentilium placitis, moribus, exemplis tyrannicam politiam fouent, & quam falsò vocant rationem ſtatum, ab Euangelica, & Chriſtiana lege abhorrentem inducunt, deleantur.

Explodantur exempla, quæ Eccleſiaſticos ritus, religioſorum ordines, ſtatum, dignitatem, ac perſonas lædunt, & violant.

Facetiæ etiam, aut dicteria in perniciem, aut præiudicium famæ, & exiſtimationis aliorum iactata, repudientur.

Denique laſciua, quæ bonos mores corrumpere poſſunt, deleantur.

Et ſi quæ obſcenæ imagines, prædictis libris expurgandis impreſſæ, aut depictæ extent, etiam in literis grandiuſculis, quas initio librorum, vel capitum imprimi moris eſt, huius generis omnia penitùs obliterentur.

§. iij.

IN libris autem catholicorum recentiorum, qui poſt annum Chriſtianæ ſalutis M.D.XV.cõſcripti ſunt, ſi id, quod corrigendum occurrit, paucis demptis, aut additis emendari poſſe videatur; id Correctores faciendum curent: ſin minus, omninò auferatur.

§. jv.

IN libris autem catholicorum veterum nihil mutare fas ſit, niſi vbi aut fraude hæreticorum, aut typographi in curia manifeſtus error irrepſerit.

Si quid autem maioris momenti, & animaduerſione dignum occurrerit, liceat in nouis editionibus, vel ad margines, vel in ſcholijs adnotare: ea in primis adhibita diligentia, an ex doctrina, lociſq; collatis eiuſdem auctoris ſententia difficilior illuſtrari, ac mens eius planiùs explicari poſſit.

§. v.

POſtquam codex expurgatorius confectus erit, ac mandato Epiſcopi, & Inquiſitoris impreſſus, qui libros expurgandos habebunt, poterunt de eorundem licentia, iuxta formam in codice traditam eos corrigere, ac perpurgare.

DE IMPRESSIONE LIBRORVM.

§. j.

NVllus liber in poſterũ excudatur, qui nõ in fronte nomen, cognomen, & patriam præferat auctoris. Quod ſi de auctore non conſtet, aut iuſtam aliquam ob cauſam, tacito eius nomine, Epiſcopo, & Inquiſitori liber edi poſſe videatur, nomen illius omninò deſcribatur, qui librum examinauerit, atq; approbauerit.

In his verò generibus librorum, qui ex variorum ſcriptorum dictis, aut exemplis, aut vocibus, compilari ſolent, is qui laborem colligendi, & compilandi ſuſceperit, pro auctore habeatur.

§. ij.

REgulares, præter Epiſcopi, & Inquiſitoris licentiam, (de qua regula decima dictum eſt) meminerint

nerint, teneri ſe, Sacri Concilij Tridētini decreto, operis in lucem edendi facultatem, à Prælato, cui ſubiacent obtinere.

Vtramque autem conceſſionem. quæ appareat, ad principium operis imprimi faciant.

§. iij.

CVrent Epiſcopi, & Inquiſitores pœnis etiam propoſitis ne impreſſoriam artem exercentes, obſcenas imagines, turpeſuè, etiam in grandiuſculis literis imprimi conſuetas, in librorum deinceps impreſſione apponant.

Ad libros vero, qui de rebus Eccleſiaſticis, aut ſpiritualibus conſcripti ſunt, ne characteribus grādioribus vtantur, in quibus expreſsè appareat alicuius rei profanæ, nedum turpis obſcenæuè ſpecies.

Qui etiam inuigilabunt ſummoperè, vt in ſingulorum impreſſione librorum, nomen Impreſſoris, locus impreſſionis, & annus, quo liber impreſſus eſt, in principio eius, atque in fine annotetur.

§. jv.

QVI operis alicuius editionem parat, integrum eius exemplar exhibeat Epiſcopo, vel Inquiſitori: id vbi recognouerint, probauerintq; penes ſe retineant. Quod Romæ quidem in Archiuio Mag. Sac. Palatij: extra Vrbem verò, in loco idoneo, quem Epiſcopus, aut Inquiſitor elegerit, reſeruetur.

Poſtquam autem liber impreſſus erit, non liceat cuiquam venalem in vulgus proponere, aut quoquo modo publicare, antequam is, ad quem hęc cura pertinet, illum cum manuſcripto apud ſe retento, diligenter contulerit, licentiamque vt vendi. publicarique poſſit, conceſſerit.

Idq; tum demum faciendum, cum exploratum habebitur, Typographum fidelitèr ſe in ſuo munere geſſiſſe, neque ab exemplari manu ſcripto, vel minimum diſceſſiſſe.

§. v.

CVrent Epiſcopi, & Inquiſitores, quorum muneris erit facultatem libros imprimendi concedere; vt eis examinandis, ſpectatæ pietatis, & doctrinæ viros adhi-

adhibeant, de quorum fide, & integritate, ſibi polliceri queant: nihil eos gratiæ daturos, nihil odio, ſed omni humano affectu poſt habito, Dei dumtaxat gloriam ſpectaturos,& fidelis popli vtilitatem.

Talium autem virorum approbatio, vna cum licentia Epiſcopi, & Inquiſitoris, antè initium operis imprimatur.

§. vj.

Typographi, & Bibliopolæ coram Epiſcopo, aut Inquiſitore, & Romæ coram Magiſtro Sacri Palatij, iureiurando ſpondeant, ſe munus ſuum, catholicè, ſincerè, ac fidelitèr exequuturos, huiuſq; Indicis decretis, ac regulis, Epiſcoporumq; & Inquiſitorum edictis, quatenus eorum artes attingunt, obtemperaturos; neque ad ſuæ artis miniſterium, quemquam ſcienter admiſſuros, qui hæretica labe ſit inquinatus.

Quod ſi inter illos, inſignes, ac eruditi nonnulli reperiantur, fidem etiam catholicam, iuxta formam à Pio IV. fel. rec. præſcriptam, eorumdem Superiorum arbitrio, profiteri teneantur.

§. vij.

Liber auctoris damnati, qui ad præſcriptum Regularum expurgari permittitur, poſtquam accuratè recognitus, & purgatus, legitimèque permiſſus fuerit, ſi denuò ſit imprimendus, præferat titulo inſcriptum nomen auctoris, cum nota damnationis, vt quamuis quoad aliqua liber recipi, auctor tamen repudiari intelligatur.

In eiuſdem quoque libri principio, tùm veteris prohibitionis, tùm recentis emendationis, ac permiſſionis mentio fiat, exempli gratia, Bibliotheca à Conrado Geſnero Tigurino, damnato auctore, olim edita, ac prohibita, nunc iuſſu Superiorum, expurgata, & permiſſa.

Priuilegiorum Summa pro Impreſſore Camerali, & Vaticano.

CLEMENS Papa VIII. diplomate ſanxit ne quis citra voluntatem Dominici Baſæ olim in Typographia Vaticana Impreſſoris Sacra Biblia, Concilia generalia, Epiſtolas decretales, Libros ad Eccleſiaſticum munus pertinentes, ac etiam Sanctorum Patrum Volumina, libros etiam cuiuſcumq; generis, vel nouiter ab ipſo edendos, vel nouis additionibus auctos per decennium ab editione cuiuſq; voluminis imprimat, vel impreſſa venalia habeat. Quod Priuilegium Paulus Papa V. peculiari Chirographo in fauorem Hieremiæ Guelfi I. V. D. ac Impreſſoris Cameralis tranſtulit, indulſitque. Idem Gregorius Papa XV. Literis expeditis ratum, ſirmumq; haberi voluit. Violatores excommunicationis latæ ſententiæ pœna puniuntur. Quod ſi in terris S.R.E. ſubiectis id contigerit, confiſcatione etiam librorum, ac quingentorum ducatorum auri ſolutione mulctabuntur, vt latiùs patet in literis ipſius Gregorij Papæ ſub datum Romæ apud S. Mariam Maiorem ſub annulo Piſcatoris die 21. Octobris 1621. Pontificatus ſui anno primo. Ac idem Vrbanus Octauus peculiaribus literis datis apud S. Petrum ſub anulo Piſcatoris die 23. Maij 1628. Pontificatus ſui anno quinto in fauorem Andreæ Brugiotti Impreſſoris Cameralis, & Vaticani tranſtulit, indulſitque. Ac iterum Innocentius X. peculiaribus literis datis apud S. Petrum in fauorem Angeli Balladori, paritèr Impreſſoris Cameralis, ac Vaticani, confirmauit ſub annulo Piſcatoris die 1. Martij 1646. Et tandem omnia ſupradicta priuilegia, & gratias amplè confirmauit, & indulſit Sanctiſſ. D. N. Alexander VII. in fauorem Zenobij Maſotti præſentis Impreſſoris Cameralis, & Vaticani, datis literis die 14. Decembris 1663. Pontificatus anno decimo.

F. VINCENTIVS FANVS

Ord. Prædicatorum Sac. Cong.
Indicis Secretarius.

CATHOLICO LECTORI.

QVotidiana prohibitorum Librorum acceſſio me iubente S.D N. Clemente X. adegit, vt pro officij mei ratione ad alteram hanc, & auctiorem Indicis editionem accingerer. Cumque aduerterim plurimis ac fortè omnibus placuiſſe methodum quã in priori editione de mandato Alex. VII. per me anno 1665. euulgata ſectatus ſum, nunc eandem, in hac obſeruandam duxi. Nimirum omiſſa primæ, ſecundæ, & tertiæ claſſis operoſa diſtinctione; hic denuo per ſeriem dumtaxat Alphabeticam non interpolatam, vniuerſa Auctorum, & librorum hactenus prohibitorum nomenclatura tibi exibetur. Quia enim prima Claſſis ſola damnatorum, ſcripto-

ptorum nomina; ſecunda præter ſcriptoris nomen etiam librũ ab eo prauè compoſitum tertia deniquè libros nomine Auctoris ſuppreſſo temere procuſos indicabat. Vtique modo faciliùs tuoptè iudicio dignoſces, quinam ex his ad primam, qui ad ſecundam, tertiamuè Claſſem pertineant quãtumuis proprijs illi Claſſibus hic minimè ſeiungantur. Porro vt & cõmodiùs, tuæ conſulatur memoriæ ſępius eundemmet, ſeù librum, ſeu libri Auctorem in diuerſis huius Indicis locis reponimus, vt ſi fortaſſe titulus ipſe ſub quo liber ſuffixus erat tibi exciderit ſaltem occurrente ſcriptoris nomine, vel cognomine aut minimum ſcriptionis materia (quæ ſingula in hunc alphabeticum ordinem ſtudioſè ad hoc digeſſimus) opportunè reperias quod quærebas ſicque citiùs in oculos incurret, quod caueas. Vale & labore noſtro fruere.

A

AARON purgatus, ſeu de Vitulo aureo libri duo. Authore Franciſco Monceio Frideualliano Attrebatio.

Abailardus. *Vide Petrus.*

De Abano. *Vide, Petrus de Abano.*

Abbas Rè di Perſia. *Vide, Conditioni d'Abbas Rè di Perſia.*

Abbas Ioachim. *Vide, Mirabilium.*

Abbatis Panormitani Conſilium. *Vide, Conſilium.*

Abbatis Vſpergenſis Hiſtoriæ. *Vide, Paralipomenon. Annotationes. Conradi à Lieſtenaù.*

De Abbatum, Epiſcoporum, &c. Poteſtate. *Vide, Stephani d'Aluin.*

A, B.C, tractans Rudimenta Religionis.

Abdias Liberinus, ſeu Liberinus Abdias.

Abdias Prætorius.

Abrahami Sculteti Grunbergẽſis Idea Concionũ.

Abrahamus à Munsholt Antuerpienſis.

Abrahamus Muſculus.

Abbregè de l'Ancienne è celeſte doctrine de Saint Aguſtin, & de toute l'Egliſe touchant la Grace &c. par M. F. Mathieù.

Abregè des cõtrouerſes. où Sommaire des erreurs de l'Egliſe Romaine, &c. Par Charles Drelicourt Miniſtre de la parole de Dieu en l'Egliſe reformee de Paris.

Abregè de doctrine touchant la gracè. *Vide, Catechiſme Abregè.*

Abrègè dell'Hiſtoire de ce Siecle de fer contenant les miſeres, & calamitez des derniers temps, auec leurs cauſes, & prætextes iuſqu'au coronnomment, du Roy des Romains Ferdinand IV. Par IN. Pariual.

Abregè des Memories donez au Roy, ſur la Reunion de l'Ordre, & grande Maiſtriſe de S. Iean de Ieruſalem (maintenant de Malthe) a la Couronne, ſans porter preiudice à la Nobleſſe de

France , ſans deſmembrer le dit Ordre ny offencer la Sainct Siege Apoſtolique .

Abregeè de cinque propoſitions . *Vide , Diſtintion Abregeè .*

De Abſolutione impenſa præuia peccatorum epiſtolari expoſitione . *Vide Anonymi Opuſculum .*

De Abſoluto Dominio Principum. *Vide, Gulielmi Baret.*

Abſtemij Fabulæ . *Vide, Fabulæ Laurentij .*

Abydenus Corallus. aliàs, Huldricus Huttenus .

Academiarum diuerſarum tomus primus Conſiliorum . *Vide Reſponſorium Iuris .*

Academiarum Lipſienſis , & Vuitembergenſis Repetio Orthodoxæ confeſſionis .

Academici Diſcurſus de iure publico . *Vide Dominici Arumei .*

Accademico Incognito . *Vide, Dialogi Iſtorici .*

De Accoltis . *Vide, Lucij Paull Roſelli .*

Acchilles Pyrminius Gaſſarus .

Acchillis Ducis Vuitembergenſis . *Vide , Friderici Acchillis .*

Achates Ioannis Rhò . *Vide Ioannis Rhò .*

Achatius Brandeburgenſis .

Achmetis Oneirocritica cũ notis Nicolai Rigaltij

Achrydanus . *Vide , Leo .*

Acies Diſputationum politicarum methodicè inſtructa . &c. Authore M. Reinhardo Marpurgenſi Haſſo .

Acontius . *Vide , Iacobus .*

Acroamata Sex Hiſtorico-Politica . *Vide , Hermanni Coringij .*

Acropolita . *Vide , Baſilius . Ioannes Herold.*

Acta colloquij inter Palatinos . *Vide Protocollum .*

Acta Concilij Tridentini , vna cum Annotationibus pijs, & lectu digniſſimis .

In Acta Concilij Tridentini Annotationes , *Vide , Annotationes .*

Acta conferentiæ cœptæ Senas , & continuatæ Vres,&c. publicata per Bartholomæum Recend. Paſtorem Eccleſiæ de Merindol contra iactantias F.Hilarij Capuccini .

Acta Ducis Niuerſæ cum Summo Pontifice.
Acta Norimbergæ, *videlicet* Oſiandriſmus.
Acta Sanctorum Hiberniæ. *Vide, Florilegium.*
Acta, & ſcripta Theologorum Vuitembergenſium, & Patriarchæ Conſtantinopolitani Domini Hieremiæ, &c. quæ de Auguſtana confeſſione inter ſe miſerunt græcè, & latinè ab eiſdem Theologis edita.
Acta Synodalia Vuitembergica. *Vide, Vuitembergica Acta.*
Acta Synodi Bernenſis.
Actio in Henricum Garnetum,
Actio hæreſis in Societatem Ieſu. *Vide, Alphonſi de Vargas.*
Actio perduellionis in Ieſuitas Sacri Romani Imperij Iuratos hoſtes, Authore Philoxeno Melandro.
Actio ſeria Vniuerſitatis Vuitembergenſis. *Vide, Vniuerſitatis Vuitembergenſis.*
Actiones duæ Secretarij Pontificij.
Actiones Forenſes. *Vide, Ludouici Seruini.*
Actiones, & monumenta Martyrum eorum, qui ab Vuicleffo, & Huſs ad noſtram ætatem in Germania, Gallia, &c. veritatem Euangelicam ſanguine ſuo conſtanter obſignauerunt.
In Actis Æneæ Syluij prohibentur ea, quæ ipſe in Bulla retractationis damnauit.
Actuum Apoſtolorum explicatio. *Vide, Explicatio primi, ſecundi, &c.*
Adagia. *Vide, Deſiderij Eraſmi.*
Adamantius. *Vide, Origenes defenſus.*
Adamarius. *Vide, Gherardus Lorichius. Reinhardus Lorichius. Berardi Lotij, Ioannes Lorichius.*
Adami Ruperti Obſeruationes. *Vide, Chriſtophori Adami.*
Adami Theodori Siberi Dialexeon Academiarum, quæ ſunt orationes, præfationes, diſſertationes, Epiſtolæ, & carmina.
Adami Vitæ Germanorum Theologorum. *Vide, Melchioris Adami.*

Adamus Hoppius.
Adamus Nieſielski. *Vide Ioannis Markieuic, &c. & Vide, Speculum Zeli,*
Adamus Paſtoris.
Adamus Schmidt, vel Schuberths.
Adamus Siberus.
De Addiſcenda iuris prudentia. *Vide, Chriſtophori Beſoldi.*
Additiones, ſeu Apoſtillæ omnes Caroli Molinei in libros iuris Canonici, & aliorum Catholicorum.
Additiones, ſeu Annotationes in vitam iuuentutis. *Vide, Vita iuuentutis.*
Adeler. *Vide, Gaſpar.*
De Adhortando Sereniſſimum Maximilianum, &c. *Vide, Conſilium Gregorio XV. exhibitum.*
De Adminiſtrandæ Reipublicæ ratione. *Vide, Epimetron.*
De Adminiſtrandis Sacramentis. *Vide, Liber continens doctrinam. Ratio, & Forma publicè orandi.*
De Adminiſtrando rectè, & pacificè Regno, & Principatu. *Vide, Commentariorum de Regno.*
Admirabilium, & aſtruſarum rerum Manuale. *Vide, Manuale.*
De Admirandis naturæ arcanis. *Vide, Iulius Cæſar Vanninus.*
Admonitio Iuſti Heuruij. *Vide, de Legatione Euangelica.*
Admonitio Miniſtrorum verbi Argentinenſium.
Admonitio Panegyrica. *Vide, Ioannis Altuſij,*
Alphonſus Clarembach.
Adone. *Vide. Io: Baptiſtæ Marini.*
Adrianus. *Vide, Hadrianus.*
Aduerſaria hiſtoria. *Vide, Riccardi Dinothi.*
Aduis Charitablè formè aux Peres Penitens du Tiers Ordre di S. François ſur la perſecution, qu'ils font aux Reuerends Peres Capuccins.
Ægidius Molarcha. *Vide, Præludia Apologiæ.*
Ægidius Vnnius.
Æmilius Chemnicenſis. *Vide Alphonſus.*

Æmi-

Æmilius Mansfelden. *Vide, Giorgius.*
Æmilius Portus Franciſci Filius.
Æneas Syluius, *Vide, in Actis Æneæ Syluij.*
Ænetius. *vide Iacobus.*
Æpinus. *vide, Ioannes.*
Æquitatis diſcuſſio ſuper conſilio delectorum Cardinalium.
De Æquiuocatione licita. *vide. Diſputatio Æquiuocatoria.*
Ærodius. *vide. Petri Ærodij.*
Æſtiuum otium. *Vide, Petri de Vrries.*
De Ætate ineuntium Officia. *vide, Bartholomæi Agricolæ.*
Æternum Euangelium.
Agenda ſeù formulæ precum, aut Officia Hæreticorum quacumque lingua conſcripta.
De Aggratiandi Iure. *vide, Danielis Claſſen.*
Agobardi Epiſcopi Lugduneñ Opera impreſſa ſtudio Papirij Maſſonij, donec corrigantur.
Agricola. *Vide, Martinus, Ioannes. Bartholomæi.*
Agrippa. *Vide, Cornelius, Henricus Cornelius.*
Aichlerus. *Vide Michael.*
Alabaſtrus Anglus. *Vide, Apparatus.*
Alarco. *Vide, Ioannes.*
Alberici Gentilis de Nuptiis libri ſeptem.
Item de Iure Belli libri tres.
Item de Armis Romanis libri duo, & alia eius Opera omnia omninò prohibentur.
Alberij Organon. *Vide, Claudij Alberij.*
Alberti Argentinenſis Cronicon, editio Baſileenſis niſi corrigatur.
D. Alberti, & D. Vlderici fratrum Ducum, &c. *Vide, Liber continens doctrinam.*
Alberti Krantij Hmburgenſis hiſtoriæ ſeu Cronicæ, niſi corrigantur.
Alberto Magno (*ſic falſo inſcribitur quidam libellus*) diuiſo in tre libri.
Alberto Magno falsò adſcriptus libellus, de Secretis mulierum.
Albertus, ſiuè Alberus. *Vide, Matthæus.*

Albertus Brandeburgenſis.
Albertus Draco.
Albertus Hardembergius.
Albertus Lyttichius.
Alberus. *vide, Eraſmus Alberus.*
Alberus, ſeù Albertus. *Vide, Matthæus Alberus.*
Ex Albijs eaſt Saxonum. *Vide, Thomæ Angli ex Albijs.*
Albizi Fiorentino. *Vide, il Trattato dell'appellationi.*
Alceus Antonius.
Alchimia Purgatorij.
Alchimiæ tranſmutatoriæ defenſio. *Vide, Defenſio, & Declaratio.*
Alcoranus Franciſcanorum.
Alchoranus Mahumetis cum omnibus ſcholijs, & impijs annotationibus, & præfationibus cuiuſcumque impreſſionis, & idiomatis.
Alchoran cum præfatione Martini Lutheri.
Alciatus. *Vide. Paulus Ioannes.*
Alcionia. *Vide, Halcionia.*
Alcuini, ſeù potiùs Caluini Commentarij in libros de Trinitate.
Alcuni importanti luoghi tradotti fuori dell'Epiſtole latine di M. Franceſco Petrarca, con trè ſonetti ſuoi, e 18. ſtanze del Bernia.
Alechthrochoræ Diſſertatio. *Vide, Bartholomæi Alechthrochoræ.*
Aleſſandro Campiglia. *vide, Turbulenze di Francia.*
Aleſſandro Guarino. *vide, Verità, e Religione.*
Alethophilus Carito politanus. *Vide, Manuale Catholicorum.*
Alexander Alexius Scotus.
Alexander Lipſienſis. *Vide, Alexius.*
Alexander Nouellus.
Alexander Seton Scotus.
Alexandri Carerij Patauini Liber de Poteſtate Romani Pontificis aduerſus impios Politicos, donec corrigatur.
Alexiacus. *Vide, Heliodorus.*
Alexius Alexander Lipſienſis.

Alexius Brenicerus.
Alexius Scotus. *Vide, Alexander.*
Allegationum Fiſcalium pars prima, Auctore Io Baptiſta Larrea, donec corrigatur.
Allegoricæ enarrationes in Ouidij Metamorphoſeos. *vide, in Ouidij Metamorphoſeos.*
Allegrè de Caſa nate. *vide Paradiſus.*
Alloquutiones pacificæ. *vide Hippolyti Maraccij.*
Almanach de PP. Ieſuites. *vide, Les en lumineures.*
Aloyſij Nouarini Veronenſis Electa Sacra impreſſionis Lugdunenſis anni 1629. Ablata autem Epiſtola dedicatoria Laurentij Durand: Impreſſoris, permittitur. *vide, etiam, vita di Maria.*
Aloyſius. *vide, Ioannes.*
Alphabetum Chriſtianum.
Alphabetum Græcum. *vide, Oratio Dominica.*
Alphabetum veræ viuæ, & orthodoxæ fidei Ieſu Chriſto mediatori,&c. confeſſionis loco exhibitum à Ioanne Hermanno Romſuuinkell Coloníenſe.
Alphonſi Henriquez defenſio pro Eraſmo, contra Eduardum Læum. & contra Vniuerſitatem Pariſienſem.
Alphonſi de Vargas Toletani Relatio ad Principes Chriſtianos de ſtratagemmatis, & ſophiſmatis Politicis Societatis Ieſu ad Monarchiam Orbis terrarum ſibi conficiendam.
Item Libellus huic annexus,cui titulus Sedis Apoſtolicæ Cenſura prima aduerſus nouam, falſam, impiam,& hæreticam Societatis Ieſu doctrinam nuper in Hiſpania publicata.
Item alius libellus, cui titulus Ieſuitarum fidei ſymbolum, velut Canticum nouum.
Item alius. cui titulus, Actio hæreſis in Societatem Ieſu.
Alphonſus Æmilius Chemnicenſis.
Alphonſus Corradius, vel Corradus.
Alphonſus Martinus Viualdus. *Vide, Candelabrum Aureum.*
Altamerius. *Vide, Andreas.*

Alſtedij Syſtema. *Vide, Ioannis Henrici.*
Altemburgenſe colloquium. *vide, Colloquium.*
Althuſius. *vide, Ioannis Althuſij.*
De Alua, & Aſtorga. *vide, Petri de Alua.*
Aluin. *vide, Stephani de Aluin.*
Aluiſet. *vide, Murenulæ ſacræ veſtis.*
De Alzedo. *vide de Excellentia Epiſcopalis dignitatis.*
Amadæi Guimenij Lomarenſis opuſculum Singularia vniuerſæ ferè Theologiæ moralis complectens &c.
Amarulentiarum Dulcoratio. *Vide, Ludouici Caruaiali.*
Amati Luſitani Centuriæ. donec expurgentur.
De Amaya. *Vide, Franciſci.*
Ambachius. *Vide, Melchior.*
L'Ambaſciata del Gallo ſopra le parole di San Giouanni cap. 18.
Ambroſij Catharini Politi Quæſtiones duæ, de verbis, quibus Chriſtus Sanctiſſimum Euchariſtiæ Sacramentum confecit.
Ambroſius Blaurerus.
Ambroſius Interbocenſis.
Ambroſius Lobuuaſſer.
Ambroſius Moibanus Vratislauienſis.
Ambroſius Reudenius.
Ambroſius Vuolfius, vel Vuolſius.
Amerbachius. *vide, Viti.*
Ameſij Philoſophemata. *vide, Gulielmi.*
Amica, & humilis, & deuota admonitio.
Amicus Coſentinus. *vide, Curſus Theologici.*
Amling. *vide Vuolphangus.*
Ammonius. *vide, Vuolphangus.*
Amor Sacer.
Gl' Amori di Don Carlo Gonzaga Duca di Mantua con la Conteſſa Margarita ſcritti dal Sig. Giulio Capo coda.
De Amore infinito Chriſti. *vide, Auguſtini de Roma.*
Amori Ciuili. Amori Paſtorali. *vide. Tomaſo Stigliani.*
Amori notturni. *vide Io: Baptiſta Marini.*

Amo-

Amoris Horti areolæ quinque. *vide, Damaſi Bliemburgi.*
Amoris Philoſophia.
De Amoris ſenſitiui natura, & effectibus. *vide, Auguſtinus Vlmius.*
Ampelandæus. *vide, Vuolphangus.*
Amphiteatrum mortis. *vide, Nicolai Groderi.*
Amphiteatrum Sapientiæ Socraticę Ioco-ſerię Gaſparis Dornauij.
In Amphiteatrum Seriorum iocorum iudicium. *vide, Tarrei Hebi.*
Amplia Polonus. *vide, Ioannes.*
Amſdorfius. *vide, Nicolaus.*
Amſtelodamenſium Hiſtoria, *vide, Rerum, & Vrbis.*
Amydenius. *vide, Tractatus de Officio.*
Anabaptiſmi fœtus. *vido, Philippi Dirixon.*
Anabaptiſtarum articuli. *vide. Articuli.*
Analtinus Princeps. *uide, Georgius.*
Analyſis Logica. *vide, Victorini Strigelij.*
Analyſis reſolutio Dialectica quatuor librorum institutionum Imperialium.
Ἀνάμνησις Anamneſis Iuris; quod in approbandis Pontificibus Imperatores habent.
Anaſtaſis Chiromantiæ. *vide, Barthelomæi Coclitis.*
Anatomia excuſſa Marpurgi per Eucarium Ceruicornium.
Anatomia hominis. *vide, Liberti Fromundi.*
Anatomia della Meſſa.
Anatomia Societatis Ieſu', ſiuè Probatio Spiritus Ieſuitarum.
Ancennes Ceremonies. *vide, Traictè, & les Conformiter.*
Andegauenſis Diaconus. *vide, Berengarius.*
Andrea di S. Tomaſo. *vide, Incertezza accertata.*
Andreas Altameri.
Andreas Argolus. *vide, Ptolomaus paruus.*
Andreas Ballius. *vide, Halcyonia Eccleſiarum.*
Andreas Bondeſtien Caroloſtadius.
Andreas Celichius.

Àn

Andreas Coruinus.
Andreas Cratander.
Andreas Critius Polonus.
Andreas Crucius,. *vide, de nocte & Nocturnis Officijs.*
Andreas Dietherus.
Andteas Ellingerus.
Andreas Fabritius Chemnicenſis.
Andreas Falkhenbergerus. *vide, Marcus.*
Andreas Freyhub,
Andreas Fricius Modreuius.
Andreas Fulda.
Andreas de Gorlitz Profeſſor Lipſienſis.
Andreas Gorrutius.
Andreas Hondorſius.
Andreas Hyperius.
Andreas Iacobi Gopingenſis.
Andreas Knopen.
Andreas Kreuch.
Andreas Lao. *vide, de Pontifice Romano.*
Andreas Lang.
Andreas Libauius. *vide, Appendix neceſſaria.*
Andreas Libonius. *vide, Defenſio, & Declaratio.*
Andreas Muncerus.
Andreas Muſculus.
Andreas Odonus.
Andreas Oſiander.
Andreas Otho Hertzbergenſis.
Andreas Pancratius,
Andreas Petrius.
Andreas Poache.
Andreas Pouchemius.
Andreas Scoffius, vel Scoppius.
Andreas Scopſius. *vide, Hieronymi Treutleri.*
Andreas Shmidellinus. *vide, Iacobus.*
Andreas à Skeuue.
Andreas Volanus.
Andreæ Althameri Commentaria in Tacitum de ſitu, & moribus, & Populis Germaniæ, donec corrigatur.
Andreæ Clydij ad III, Tit, Digeſt, & Codicis de con-

conditione ob turpem, vel iniuſtam cauſam Commentarius.
Andreæ Corui liber de Chiromantia.
Andreæ Iacobi. *vide, Iacobus.*
Andreæ Maſij Commentaria ſuper Ioſuè, donec corrigantur.
Andreæ Mauroceni Hiſtoria Veneta ab anno 1521. vſque ad annum 1615. donec corrigatur.
Anetius, *vel* Ænetius. *vide, Iacobus.*
De Angelica, & humana Hierarchia Hieronymi Columbi libri octo. vbi ſacratiores, & magis arduę in hoc genere ad rem Chriſtianam ſpectantes quæſtiones elucidantur.
S. Angeli Cuſtodis Officium paruum. *vide, Officium paruum.*
Angelici Doctoris D. Thomæ Aquinatis Sententia de prima Hominis inſtitutione, Authore F. Thoma Leonardi Moſetraiectino.
Angelius Vuerdenhagen. *vide, Io: Angelij.*
Angelo-Cratoris Schole ſtadenſis. *vide, Danielis.*
Angelo Gabriello Anguiſciola. *vide, Medaglia.*
De Angelo Melanchthonis. *vide. Commenearius.*
Angelus Maria Verricellus. *vide, Quaſtiones Morales.*
Angelus Odonus.
Angelus Vulpes à Monte piloſo. *vide, Sacra Theologia Summa.*
Anglicana Apologia. *vide. Apologia.*
Anglicana Confeſſio.
Anglicanæ Eccleſiæ defenſio. *vide, Defenſio.*
Anglica Hiſtoria, *vide, Hiſtoria.*
Angliæ Senatus, & Populi ſententia. *vide, Illuſtriſſimi, & Potentiſſimi.*
Anguiſciola. *vide Medaglia.*
L' Anima di Ferrante Pallauicino.
Animaduerſiones in libellum famoſum. *vide, Thomæ Angli ex Albijs.*
Quod Animal vniuerſum ab vnicæ animæ, &c. *vide, Bernardini Teleſij.*
Animæ Hortulus. *vide, Hortulus.*

De

De Animæ humanæ immortalitate, & Beatitudine, *vide, Ioannis Micralij.*
Animæ Medicina. *vide, Medicina Animæ.*
Animæ rationalis immortalitas ſimul cum ipſius propagatione ex ſemine ab Antonio Roccio.
De Animæ vnione cum Deo. *vide, F. Bartholomæi de Caſtello.*
In Annales Baronij. *vide, Iſaaci Caſauboni.*
Annales Gentis Sileſiæ Ioachimo Cureo auctore.
Annales Helmoldi. *vide, Cronica Slauorum.*
Annales, & Hiſtoriæ de rebus belgicis. *vide, Hugenis Grotij.*
Annales Minorum Capuccinorum, Auctore P. Zacharia Bouerio.
Ijdem Annales in linguam Italicam verſi à P. F, Benedicto Sanbenedicto donec corrigantur, correcti verò iuxtà decretum 29. Nouembris 1652. permittuntur.
Annales, ſeu Tabulæ Chronologicæ continentes ſeriem annorum mundi, & breuem annotationem tanquam indicem præcipuarum perſonarum, &c. concinnatæ à Pantaleone Candido Auſtriaco.
Annalium, & Commentariorum hiſtoricorum, &c. *vide, Bellum ſexennale.*
Annatæ taxationes Eccleſiarum, & Monaſteriorum per vniuerſum Orbem ab Hæreticis deprauatæ.
S. Annæ Roſarium. *vide, libelli quidam.*
Anni ratio, & cum Romano collatio. *vide, Ioannis Lalamantij.*
Annibalis Raimondi Veronenſis liber inſcriptus, Opera dell'antica, & honorata ſcienza di Nomandia, ò Nomantia; item de Geomantia, & Chiromantia.
De Anno primitiuo. *vide, Hieronymi Vecchietti.*
Annorum mundi ſupputatio.
Annotatio breuis tamquam index. *vide, Annales, ſeu Tabulæ.*

An-

Annotatio marginalis ad D. Ildephonſum. *vide, Michaelis Caranza.*
Annotationes in acta Concilij Tridentini.
Annotationes in Alcoranum. *vide, Alcoranus.*
Annotationes in S. Auguſtinum. *vide, Ludouici Viues.*
Annotationes in Commentum D. Io: Chryſoſtomi. *vide, Luciani Mantuani.*
Annotationes in Chronica Abbatis Vſpergenſis.
Annotationes in S. Hilarium. *vide, Crux Chriſtiani.*
Annotationes ſuper Inſtituta, *vide, Ioannis Schenkdeuuini.*
Annotationes latinæ, quæ ſunt in fine octaui tomi Operum S. Io: Chryſoſtomi idiomate græco in Anglia impreſſorum.
Annotationes in librum Guidonis Panciroli. *vide, Henrici Salmud.*
Annotationes in nouum teſtamentum. *vide, Laurentij Valle.*
Annotationes in Pſal. *vide, Ioannis Pici.*
Annotationes in Pſalterium Hebraicum. *vide, Pſalterium Hebraicum.*
Annotationes in vitam iuuentutis. *vide, Vita iuuentutis.*
Annotationum Eraſmi Epitome. *vide, Io: Mabuſij.*
Anomala Pietatis. *vide, Theophili Raijnaudi.*
De Anomala Succeſſione. *vide, Concluſionum Ciuilium.*
Anonymi cuiuſdam liber de repugnantia doctrinæ Chriſtianæ.
Anonymi cuiuſdam liber liber inſcriptus Theologia moralis Ieſuitarum.
Anonymi opuſculum, quod inſcribitur A. S. C. Diſſertatio pro Franciſco Suarez de gratia ægro oppreſſo collata per abſolutionem à Sacerdote præſente impenſam præuia peccatorum expoſitione Epiſtolari.
Anſaldi Cebà hiſtoria Eſther metricè conſcripta, donec corrigatur.
Anſaldi è S. Miniato. *vide, Franciſci Anſaldi.*
Anſelmus Ryd. *vide, Valerius.*
Antariſtotelicorum problematum Centuria. *vide,*

vide, Problematum miſcellaneorum.
De Ante-Chriſti aduentu. *vide, Bortholomæi Ianoes. Io: Lubicenſis.*
Dell'Antica, & honorata ſcienza di Nomandia. *vide, Annibalis Raimondi.*
L' Antica, e noua fede qual ſia. *vide, Inſtruttione fondamentale.*
L' Antichriſt Romain, *libellus gallico idiomate conſcriptus.*
L' Anticotone.
Antidote contro les erreurs dù temps. *vide, Catechiſme, où Abregè.*
Antidoto contro le calunnie de Capuccini, compoſto per li fedeli Confeſſori della verità nelle leghe de Grigioni.
Antidotus contra articulos facultatis Pariſienſis. *vide, Articuli à facultate Pariſienſi.*
Anti-Ieſuita, *vide Gratianus.*
Antiochi Tiberti liber de Chiromantia.
Antiparadoxa. *vide, Viti Amerbachij.*
Antiqua, & moderna introductio. *vide, Introductio admirabilium.*
De Antiquitate Romanorum. *vide, Thomæ Dempſteri.*
De Antiquitate ſcholarum. *vide. Ioannis Althusij.*
Antiquitatis Aſſyriorum, Chaldæorum, &c. *vide, Manuale rerum admirabilium.*
Antiſturmius. *vide, Laonicus.*
Antitheſe des faicts de Ieſus Chriſt, & dù Pape. Imprimè à Rome l'an dù grand'Iubilè.
Antitheſis Benedicti à Benedictis. *vide, Apparatus.*
Antonij Arnaldi Doctoris, & Socii Sorbonici Opera ſequentia. Letres de Monſeur Arnauld Docteur de Sorbonne à vne perſone de condition, &c.
Secunde Letre de Monſieur Arnauld Docteur de Sorbonne à vn Duc, & Paire de France, pour ſeruir de reſponſe, &c.
Epiſtola, & ſcriptum ad Sacram Facultatem Pariſienſem in Sorbona congregatam die 6. Decembris 1655.
Scri-

Scripti pars altera ad Sacram Facultatem Pariſienſem in Sorbona congregatam die 10. Decembris 1655.

Epiſtola, & alter apolegeticus ad Sacram Facultatem Pariſienſem in Sorbona congregatam die 17. Ianuarij 1656.

Epiſtola inſcripta Viro Sapientiſſimo Henrico *Holdeno, incipiens ea temporum conditione*.

Antonij Bonfinij Commentaria de Pudicitia.

Antonij Carrarini duo libelli aſtrologici.

Antonij Fabritij Bleyniani in theoricam,& praxim Beneficiorum Eccleſiaſticorum, methodica, & familiaris introductio, donec corrigatur.

Antonij Franciſci Doni Litteræ.

Antonij Matthæi I.V. D. & Profeſſoris in Accademia Groningæ, & Ollandiæ, Collegia Iuris ſex.

Antonij Merendæ diſputationes de conſilio minimè dando iuxta opinionem ſpecificantem probabiliter actum pro licito, donec corrigatur, correctus verò iuxta decretum 20. Nouembris 1663. permittitur.

Antonij Mizaldi opuſcula memorabilium, & vtilium, Centutiæ de hortenſibus, donec corrigantur.

Antonij Pellegrini phyſonomia naturalis, qui aliàs iam fuerat impreſſus Venetijs ſub titulo, I ſegni della natura dell'huomo d'Antonio Pellegrini.

Antonij Perez relationes.

Antonij Poli Veneti lucidarium poteſtatis Papalis.

Antonij cuiuſdam ignoti Poſſeuini. *vide, Lettera d'Antonio Poſſeuino*.

Antonii Ragucij Lucerna Parrochorum, ſeù Catecheſis ad Parrochos, donec corrigatur iuxtà Decretum 12. Decembris 1624.

Antonij de Rampilogis figuræ Bibliorum, donec expurgentur.

Antonij Reuclini Exegeſis dictionum in Pſalmos donec expurgetur.

Antonij de Roſellis Aretini tractatus de Poteſtate Im-

Imperatoris, & Papæ, & de Concilijs, donec expurgetur.
Antonio Santacroce. *vide, la Secretaria d'Apollo.*
Antonio Quirino Senator Veneto. *vide, Auuiſo delle ragioni.*
D. Antonio di S. Saluatore trattato della ricorſa, & continuatione de cambij fatti à ſe ſteſſo.
Eiuſdem deciſione d'vn caſo. e con eſſa alcuni altri dubij in materia di cambij.
Antonius Alceus.
Antonius Alieus, vel Halieus.
Antonius Anglus Auctor libri de Origine miſſæ.
F. Antonius Broudinus. *vide Corolla.*
Antonius Brucciolus.
Antonius Cauallerus. *vide, Theſaurus Linguæ Hebrææ.*
Antonius Ceuallerius.
Antonius Cooke.
Antonius Corranus.
Antonius Coruinus.
Antonius Fayus.
Antonius Ghelbius Linconienſis.
Antonius Heraudus. *vide, reflexiones.*
Antonius Herfortus.
Antonius Mocherus.
Antonius Otho.
Antonius Paquius.
Antonius Probus.
Antonius Sadaellus.
Antonius Sadeel.
Antonius Schorus Anglus.
Antonius Rocchus. *vide, Animæ rationalis immortalitas.*
Antonius Trieſt Dei, & Apoſtolicæ Sedis gratia, (*ſic incipit quoddam edictum*) *vide, Edicta tria.*
Antuerpienſis confeſſio.
Antuerpienſis Eccleſiæ Catechiſmus. *vide Catechiſmus.*
Anulorum libri. *vide. Libri decem anulorum.*
Aonius Balearius.
Apellus, *vide, Ioannes.*

Apho-

Aphoriſmi ex Ambroſio, &c. *vide, Hirenei*.

Aphoriſmi Confeſſariorum. *vide, Emanuel Sà*.

Aphoriſmi doctrinæ Ieſuitarum, & aliorũ aliquot Pontificiorum Doctorum,&c.

Aphoriſmi Politici primo ex varijs Scriptoribus per lambertum Danæum collecti; deindè multis exemplis illuſtrati. Auctore Euerardo Bronchorſt Dauentrienſi.

Aphoriſmorum Politicorum,&c. *vide, Epimetron*.

Apodixis Catholica. *vide. ad Georgij Turnebulli*.

Apologema pro antiquiſſima, &c. *vide, Ioannis Caramuelis*.

Apologetica dilucidatio. *vide, Nuda veritas*.

Apologetica enarratio de medico hebræo. *vide, Dauid de Pomis*.

Apologetica Epiſtola ad ſinceriores Chriſtianiſmi ſectatores. *vide, Epiſtola Apologetica*.

Apologetico caſtigo. *vide, familiare caſtigo*.

Apologeticus eorum. qui Holandiæ, &c. *vide, Hugonis Grottij*.

Apologeticus ad Sacram Facultatem Pariſienſem. *vide, Antonij Arnaldi*.

Apologeticus tractatus, de certitudine gratiæ. *vide, Martini Eiſengrenij*.

Apologeticus tripartitus pro D.Anguſtino,triplici epiſtola per modum libelli ſupplicis,&c.Opera,& ſtudio F.Renati Equitis Gallobelgici.

Apologia Anglicana,ſeù Eccleſiæ Anglicanæ,ſiuè Apologia Anglorum.

Apologia pro Baptiſta de Crema. *vide, Seraphini Firmani*.

Apologia Cardinalis Bellarmini. *Vide. Rogerij Vuideghtoni*,

Apologia ad Carolum Cæſarem. *Vide, Iacobi à Burgundia*.

Apologia Catholica aduerſus libellos, declarationes,& conſultationes factas, ſcriptas,& editas à Fœderatis perturbatoribus in Regno Frãciȩ,&c. per F.D.L.I.O.

Apologia delleChieſe riformate del Piemonte cõ-

tro le cauillationi del Priore Marc'Aurelio Rorengo.

Apologia Confeſſionis Auguſtanæ.

Apologia, ſeu defenſio Chriſtianorum, qui ſunt in Gallia ex Religione Euangelica, ſeu reformata aduerſus eos, qui viuere renuunt, &c. *gallicè conſcripta*,

Apologia in difeſa d'vna dottrina dell' Eccellentiſs. Sig. Pietro Conti Romano, raccolta, e data in luce da FerdinandoClaueſtain Salisburgenſe.

Apologia pro diſputatione, *Vide. ad Georgij Turnebulli*.

Apologia de doctrina Vvaldenſium.

Apologia in duas partes diuiſa. *Vide, Bernardi G. Pennotij*.

Apologia ficta pro Herodoto. *Vide, introductio admirabilium*.

Apologia fidei. *Vide, Vualdenſium Confeſſio*.

Apologia Grçcorum de igne Purgatorij.

Apologia contra Henricum Ducem.

Apologia pro Iuramento fidelitatis; primum quidem ab Anonymo, nunc verò ab ipſo Principe Iacobo Magnæ Brittanniæ, Franciæ, & Hiberniæ Rege. *Vide, etiam Iacobi Primi*.

Apologia de iuribus principalibus. *Vide, Ioannis de Roa*,

Apologia F. Michaelis Medinæ Belarcenſis aduerſus F. Dominicum Soto Segobienſem pro F. Ioanne Fero.

Apologia Nouiſſima pro S. Auguſtino. *Vide, Samuelis Mareſij*,

Apologia per l'oppoſitioni fatte dall'Illuſtriſſimo, e Reuerendiſs. Sig. Card. Bellarmino alli trattati e reſolutioni di Gio: Gerſone ſopra la validità delle ſcommuniche del P. M. Paolo da Venetia dell'Ordine de'Serui.

Apologia contra Reformatos S. Franciſci ad mentem S.D.N. per Manfredum Ordinis Minorum de Obſeruantia.

Apologia, ſeu Reſponſio Apologetica pro ſententia

ria P. Hieronymi Florentini. *vide, Martini ab Holuberueſo.*

Apologia pro Sacra Congregatione Indicis, eiuſq; Secretario, & Dominicanis contra Petri à Valle clauſa Libellum famoſum.

Apologia Simonis Vigorij. *vide, Simonis Vigorij.*

Apologia contra Status Burgundiæ.

Apologia pro Valeriano Magno.

Apologia Vuilhielmi Principis Auriaci Comitis Naſſouiæ contra Principem Parmenſem.

Apologia Zaſij contra Ioannem Eckium.

Apologiè de Monſieur Ianſenius Eueſque d'Ipre, & de la Doctrine de S. Auguſtin expliquee dans ſon Liure intitolè Auguſtinus.

Apologie ſecunde per Monſieur Ianſenius Eueſq; d'Ipre, & pour la doctrine de S. Auguſtin expliquee dans ſon liure intitolè Auguſtinus.

Apologie pour Monſieur de labadie. *vide, Premiere Apologie.*

Apologie per les Caſuiſtes contre les calomnies des Ianſeniſtes où le lecteur trouuerà les verites, &c. par' vn' Theologien, & Profeſſur en droit Canon.

Apophthegmata Sanctorum Patrum. *vide, Mariale.*

De Apoſtatis. & fuggitiuis. *vide, Iulij Clementis Scotti.*

Apoſtolatus Miſſionariorum per vniuerſum mundum cum obligatione Paſtorum quo ad manutenẽtiam Euangelij; regulis actionum humanarum, & methodo conferendi cum hæreticis, &c. Auctore F. Raymundo Carono, donec corrigatur.

De non Apoſtolicis quibuſdam moribus. *vide, Epiſtola de non Apoſtolicis.*

De Apoſtolicis traditionibus. *vide, de Diuinis, & Apoſtolicis.*

De Apoſtolis, & Martyribus. *vide, Exemplorum variorum liber.*

Apoſtolorum nationis Gallicanæ libellus. *vide, Libellus,*

Apparatus Clementis VIII. Ferrariam petentis. *vide, Clementis VIII.*
Apparatus in reuelationem Ieſu Chriſti, Auctore Gulielmo Alabaſtro Anglo, & Antitheſis Benedicti à Benedictis Veneti contra Gulielmum Vuitackerum, niſi fuerit ex correctis ab Auctoribus, & Romæ impreſſis cum approbatione Magiſtri Sac. Palatij.
Apparitione, e miracoli della Madonna di Trani, &c. *vide, Informatione delle Falſe apparitioni.*
Apparitio nocturna Franciſci, *vide, Franciſci nocturna apparitio.*
Appellatio pro Dominico Bannes, *vide Caluiuiſmus.*
Appellatio Thomæ Præſtoni, & Thomæ Grænei Anglorum ab Illuſtriſſimis Cardinalibus ad Indicem deputatis ad Papam.
Appellationi nelle materie Eccleſiaſtiche. *vide, Trattato dell'Appellationi.*
De Appellationibus. *vide, Ioannis Zanzeri.*
Appendix ad diſſertationem de Miſſa. *vide, Petri Piccarelli.*
Appendix ad Ieſuitarum conſcientiam. *vide, Conſcientia Ieſuitica.*
Appendix neceſſaria Syntagmatis Arcanorum Chimicorum. *vide, Andrea Libauij.*
Appendix Theologica de origine mundi. *vide, Thoma Angli.*
D' Appollo la ſegretaria. *vide, la Segretaria.*
D' Appollo miſtico parlamento. *vide. miſtico parlamento d'Appollo.*
Approbatio ſub nomine nonnullorum Theologorum ex varijs Religionibus, tam Ordinum Monacalium, quàm Mendicantium, necnon Archiepiſcopi Philippenſis, &c. doctrinæ Cornelij Ianſenij, *qua incipit*, quid ſentiendum ſit de doctrina, *& finit*, & me publico, & Apoſtolico, & Vniuerſitatis Notario, & Scriba Iurato, quod atteſtor Petrus Mentaert.
Aquilinius. *vide, de Tribus hiſtoricis.*
Aquilouicanus. *vide Ioannes Torauſius.*

Arabum antiquitates. *vide, Manuale rerum admirabilium.*
In Arbitrium Seruum liber. *vide, Hieronymi Serræ.*
Arca ſalutaris. *vide, Marci Vidal.*
Arca vitalis. *uide, Marci Vidal.*
De Arcanis admirandis naturæ. *Vide, Iulius Caſar Vaninus.*
Arcanorum Chymicorum appendix. *vide, Appendix neceſſaria.*
Archontologia Coſmica Ioannis Ludouici Gotofredi, donec corrigatur.
Areolæ quinque. *vide, Damaſi Blyemburgi.*
Aretini Opera. *vide, Petri Aretini.*
Aretini tractatus. *vide, Antonio de Roſellis.*
Aretinus de Accoltis. *uide, Lucij Pauli de Roſellis.*
Aretius Bernenſis. *uide, Benedictus.*
Aretius Felinus, qui & Martinus Bucerus.
Argentinenſis confeſſio.
Argentinenſium Miniſtrorum,&c. *vide, Admonitio.*
Argentoratenſis Eccleſiæ Catechiſmus. *vide, Catechiſmus.*
Argolus. *vide, Ptolomaus.*
Argyrophilacis, ſeù Theſaurarij Epiſtola.
Ariminenſis Rubicon in Cæſenam Claramontij, Auctore Iacobo Villanio, donec corrigatur.
Arioſto. *Vide, Satire.*
Ariſtarchus. *Vide, Danielis Heinsij.*
Aritmheus. *vide, Valentini Aritmhei.*
De Armata, & togata militia. *vide, de Militia politica.*
De Armis Romanis. *Vide, Alberici Gentilis.*
Arnaldi Doctoris Sorbonici Opera. *Vide, Antonij Arnaldi.*
Arnaldi de Villanoua Opera, niſi expurgentur.
Arnaldus Aduocatus. *vide, Oratio M. Antonij Arnaldi.*
Arnaud. *vide, Bullarij Romani.*
Arnauld. *vide, Antonij Arnaldi.*
Arniſei Alberſtadienſis. *vide, Henningi, Henrici.*
Arnoldi Clapmarij Opera.
Arnoldus Chriſtophorus. *vide, Triginta Epiſtola.*

Arnoldus Montani.
Arreſtum contra Ioannem Caſtellum. *Vide, Oratio Marci Antonij Arnaldi.*
Arriſon. *Vide, Iacobus.*
Arsatius Schoffer.
Arsfeld. *Vide, Iuſti Euardi.*
De Arte Natandi. *vide, Nicolai Vvinmanni.*
Artes Sanctæ Inquiſitionis Hiſpanicæ.
Arthendorienſis. *vide, Ioannes Riuius.*
Arthuſius Dantiſcanus. *vide, Mercurij Gallobelgici.*
Articuli Anabaptiſtarum Morauiæ.
Articuli Anabaptiſtarum Saxoniæ.
Articuli à Facultate Theologica Pariſienſi determinati ſuper materijs fidei noſtræ, hodie controuerſis, cum antidoto: auctore, *vt creditur,* Caluino.
Articuli nouorum Vuormatiæ Euangeliſtarum.
Articuli quadraginta ſeptem Plebis Francfordienſis.
Articuli reprobati à Facultate Pariſienſi, contra Doctrinam S. Thomæ.
Artimedorus Eneirocriticus. *vide, Conuentus Africanus.*
Artis diuinatricis encomia, & patrocinia diuerſorum Auctorum, inter quos eſt vnus Philippus Melanchthon.
Artis medicæ dogmatum. *Vide, Aſtronomia Microcoſmica.*
Artopeus, *Vide, Petrus.*
Arturus Britannus.
Arumèi diſcurſus. *vide, Dominici.*
A S. C. (*ſic inſcribit ſuum nomen quidam Auctor*) *vide, Anonymi Opuſculum.*
Aſcendentis Chriſti in Cœlum cum triumphis Romanorum collatio. *Vide, Triumphi Romanorum.*
Aſlacius Bergenſis. *Vide, de Dicendi, & differendi ratione.*
Aſſartius. *vide, Matthæus.*
Aſſertiones quorumdam Eccleſiæ dogmatum *vide, Franciſci Polyngrani.*

Aſſi-

Aſſiriorum antiquitates. *vide, Manuale rerum admirabilium.*
Aſſuarbius. *vide, Ioannes.*
Aſtoc. *vide, Ioannes.*
Aſtrologiæ iudiciariæ libri, & tractatus omnes tam impreſſi, quàm manuſcripti, etiamſi Auctores in hoc Indice non contineantur.
Aſtrologici libelli Carrarini. *Vide. Antonij Carrarini,*
Aſtronomiæ Copernianæ Epitome. *Vide, Ioannis Kepleri.*
Aſtronomiæ microcoſmicæ Syſtema nouum, *cum opuſculo cuius Titulus eſt.* In Euerſionem Scolaſticæ Medicinæ exercitationum Paradoxicarum decaſ. *ſeù ſub alio Titulo* Artis medicæ dogmatũ communiter receptorum examen &c. à Sebaſtiano Bartolo &c.
Aſtunica in Iob. *vide, Didacus.*
De Aſtutijs Chriſtianorum, vel Curtiſanorum. *vide, Concordantia Principum.*
ΑΣΥΛΙΑ Aſylia hoc eſt de iure Aſylorum tractatus locupletiſſimus. Auctore Georgio Ritthershuſio Conradi.
De Aſylorum iure. *uide, Petri Sarpi.*
L' Ateiſta Conuinto delle ſole Raggioni dell'Abbate Filippo Maria Bonini.
Athanaſio falsò adſcriptus tractatus, de verà, & pura Eccleſia. *uide, Tractatus.*
Athanaſius. *Vide, Ioannes.*
Athenæ Batauæ, ſiuè de Vrbe Leidenſi, & Academia. Viriſque claris, &c. Ioannis Meurſi libri duo.
Atlas. *Vide, Gerardi Mercatoris.*
Atteſtatio Notarialis, *quæ incipit,* Ego infraſcriptus *& finit,* Petrus Mentart Notarius.
Auctarium Theſauri Aphoriſmorum. *vide, Epimetron auctarium,*
De Auctoribus ſeligendis. *vide, Iulij Clementis Scotti.*
De l'Auctoridad en las perſonas Eccleſiaſticas, *vide, Defenſa.*

De Auctoritate, & certitudine Doctrinæ Chriſtianæ. *vide, Dauidis Chytrei,*
De Cuctoritate Iuris. *uide, Helfrici Hunrici.*
De Auctoritate, Officio, & Poteſtate Paſtorum Eccleſiaſticorum.
De Auctoritate, & præeminentia Auctorum variorum. *uide, Syntagma Tractatuum.*
Audingus. *uide, Vuolphangus*
Auenarius. *uide, Ioannes.*
Auenè. *uide Ioannes.*
Auentinus. *uide, Ioannes. Chronica Turcica.*
Auentrot. *uide, Lettera di Gio:*
Auerbacenſis. *uide, Ioſephus Grabius.*
De Augumentis ſcientiarum. *uide, Franciſci Baconij.*
De Auguſtana confeſſione acta, & ſcripta. *vide, acta, & ſcripta.*
Auguſtanæ confeſſionis Apologia.
Auguſtanæ confeſſionis Eccleſiarum cauſæ, quare amplexæ ſint, & retinendam ducant ſuam doctrinam.
Auguſtanæ fidei confeſſio.
Auguſtano Epiſcopo Epiſtola adſcripta. *uide, Vlderico.*
Auguſtenſis Conuentus.
Auguſtini Eugubini Coſmopæia, niſi fuerit ex emendatis, & impreſſis Venetijs 1591.
Auguſtini, & Hieronymi Theologia.
Auguſtini Hipponeñ, & Auguſtini Hipreñ de Deo omnes ſalutare volente homologia.
Auguſtini Dulciloquiorum libri tres. *uide, Aurelij Auguſtini.*
D. Auguſtini Operum omnium Epitome. *uide, Epitome.*
Auguſtini de Roma Nazareni Archiepiſcopi tractatus de Sacramento Diuinitatis Ieſu Chriſti, & Eccleſiæ.
Item Tractatus de Chriſto Capite, & eius inclito Principatu.
Item Tractatus de charitate Chriſti circa electos, & de ejus infinito amore, donec expurgentur.
Au-

Auguſtinianorum diſcalceatorum Cæremoniale, *uide, Rituale.*
Auguſtinomachia F. Proſperi Stellarij.
Auguſti Thuani hiſtoria. *uide, Iacobi Auguſti,*
De Auguſtinis. *uide. librorum omnium in Sacra Indicis Congregatione, &c.*
Vuguſtinus Barboſa. *vide, Collectánea. Declarationes. Remiſſiones.*
Auguſtinus Cornelij Ianſenij. *uide, Cornelij Ianſenij.*
Auguſtinus Mainardus Pedemontanus.
Auguſtinus Marloratus.
Auguſtinus Vlmius de natura, & effectibus amoris ſenſitiui.
In D. Auguſtinum annotationes. *uide, Ludouici Viues.*
Auicinius. *uide, Ioannes.*
De Auila de Iuribus defendendis. *uide Ioannis de Roa.*
Auiti Veronenſis Molinomachia. *uide. Aurelij Auiti.*
Aula, ſeù Dialogus. *uide. Iulius Dialogus.*
Aulicarum obſeruationum ſpeculum, *vide, Speculum.*
Aulicus Politicus diuerſis regulis, & definitionibus ſelectis inſtructus. ante multos annos ſub nomine Duri de Paſculo ablegatus, &c.
Aurea methodus de modo corrigendi Regulares, Auctore F. Octauiano Spatario de Inciſa Ordinis Minorum Regularium de Obſeruantia, donec corrigatur.
Aureæ menſæ Symbola.
Ad Auream Bullam Caroli IV. &c. *uide. Diſſertationes.*
Aurei ſpeculi tomus primus. *uide, Hieronymi Zeuallos.*
Aurelij Auguſtini dulciloquiorum, libri tres, ex Bibliothecę Romerſtorpianę vetere manuſcripto exemplari editi anno 1614. Sine Epiſtola tamen ad Lectorem ſcripta à Gulielmo Rolichio permittuntur.
D. Aurelij Auguſtini omnium Operum Epitome, *vide, Epitome.*

Aurelij Auiti Veronenſis Theologi Molinomachia hoc eſt, Moliniſtarum in Auguſtinum Ianſenij Antiſtitis Iprenſis inſultus nouiſſimus.

De Aureo Vitulo. *uide Aaron purgatus.*

Aureus Libellus. *uide, Libellus Aureus.*

Auriaci Principis Apologia. *uide, Apologia Vuilhelmi Principis.*

Aurifex. *uide, Gulielmus.*

Aurimontanus. *uide Hieronymus.*

Del Autoridad del Papa. *uide, Dos Trattados.*

Del Autoritè de S.Pierre, de S.Paul, qui reſidens dans le Pape Succeſſur de ces Deux Apoſtres. *abſque nomine Auctoris, & impreſſionie loco.*

Del Autorite Dù Roy Touchant l'aage neceſſaire à la profeſſion ſolemne lle des Religeux.

Autumnus Georgius. *uide Georgius.*

Auuiſi di Parnaſſo, ouero, Compendio de Ragguagli di Traiano Boccalini, di Franceſco Prati.

Auuiſi di Parnaſſo à Poeti Toſchi di Marc'Antonio Nali Veneto.

Auuiſo delle Ragioni della Sereniſſima Republica di Venetia intorno alle difficoltà, che le ſono promoſſe dalla Santità di Papa Paolo V. di Antonio Quirino Senator Veneto, alla ſua patria, &c.

Auxiliatorum quindecim Officium. *uide, Officium quindecim Sanctorum Auxiliatorum.*

De Auxilijs Diuinæ Gratiæ tractatus ſine licentia Sacræ Congregationis impreſſi. *uide, Libri continentes. & tractantes.*

De Auxiliorum Diuinorum Controuerſia dirimenda. *uide Pauli Benny.*

Axiomata Eccleſiaſtica. *uide, Editio noua.*

Axiomatum Oeconomicorum, &c. *uide, Editio noua.*

Aymarius. *uide, Magdalena.*

Bacchi

B

BAcchi, & Veneris Facetiæ.
la Baccinata, ouero Battarella per l'Api Barberine.
Baci Canzona. *vide, Io: Baptiſtæ Marini.*
Backmeiſterus. *uide, Lucas.*
Baconius, *uide, Franciſci Baconij.*
Badenſe Colloquium.
Badenſis Diſputatio.
Badius. *uide, Corradus.*
Baduelis. *uide, Claudius Baduelis.*
Balæus. *uide, Ioannes.*
Balbi Opuſculum. *uide, Opuſculum.*
De Baldach. *uide, Durandus.*
Baldanus *uide, Theophilus.*
Baldouinus. *uide, Franciſci Baldouini.*
Balingius. *uide, Nicolaus.*
Baliſtarius. *uide, Ioannes.*
Ballius. *uide. Halcyonia.*
Balthaſſar Bidembachius.
Balthaſſar Caſtiglione. *uide, il Cortigiano.*
Balthaſſar Copius.
Balthaſſar Hiebmaier.
Balthaſſar Klammar. *uide, Promptuarium tàm iuris ciuilis, &c.*
Balthaſſar Pacimantanus.
Balthaſſar Ralde.
Balthaſſar Sartorius.
Balutius. *uide, de concordia Sacerdotij, &c.*
Banch Norcopenſis. *uide, Laurentij Taxa Cancellariæ.*
Bangarenſis. *uide, Robenſonus.*
Bangius. *uide, Cœlum Orientis, Thomas.*
Bannes. *vide, Robertus.*
De Baptiſmo Abortiuorum. *uide, diſputatio de miniſtrando.*
Baptiſta Laſdemius.
Baptiſta. *uide, Ioannes Baptiſta.*

Baptiſtæ Cremenſis Opera omnia, quamdiù emendata non prodierint.
Baptizandi ordo iuxta ritum,&c. *uide, Ordo Baptizandi.*
Baratotti. *uide, la ſemplicità ingannata.*
De Barbarorum perſecutione.
Barbæ liber de ſecretis naturæ. *uide, Pompeij Barbæ.*
Barboſa Luſitanus. *uide, Collectanea. Declarationes. Remiſſiones.*
Barclai Opera. *uide, Gulielmi. Io: Barclai.*
Barkam. *uide, Defenſio Eccleſiæ Anglicanæ.*
Barloue. *uide, Gulielmus.*
Baret. *uide, Guglielmi.*
Barlaami Monachi de Principatu Papæ, Ioanne Luydo Interprete.
Barlandus. *uide, Hadriani Barlandi.*
Baro Herberrt de Cherbury. *uide, de Veritate prout diſtinguitur, &c.*
In Baronij Annales. *uide, Iſaaci Caſauboni.*
Baronij vindicata veritas. *uide, Franciſci Baronij.*
Baronius. *uide, ad Georgij Turnebulli.*
Baronum, & Nobilium Bohemiæ confeſſio. *uide, Confeſſio Fidei.*
De Barro. *uide, Ioannis.*
Bartholdus. *uide, Hallerus.*
Bartholomęi Agricolę de ætate ineuntium Officia, liber Politico-Hiſtoricus.
Eiuſdem alter liber inſcriptus, Symbolum Pythagoricum, ſiuè de Iuſtitia in forum reducenda Prodromus, ſeù Liber I.
Bartholomæi Alechthrochoræ diſſertatio theorico-practica, de Nobiliſſima, & frequentiſſima Hanreitarum materia.
Bartholomæi Canſæ Opera omnia.
Bartholomæi Caranzæ Mirandenſis Catechiſmus.
F. Bartholomæi de Caſtello liber de Vnione animæ cum Deo, qui olim damnatus, denuò prodijt ementito nomine F. Bartholomæi de Caſtello Ordinis Capuccinorum cum eiſdem erroribus.

Bar-

Bartholomæi Coclitis Anaſtaſis, Chiromantiæ, & Phyſonomiæ.
Bartholomæi Ferrarienſis de Chriſto Ieſu abſcondito libri ſex.
Bartholomæi Ianoes de aduentu Antichriſti.
Bartholomæi Kerkermani Dantiſcani Gymnaſium Logicum.
Bartholomæi Milletot *Opuſculum gallicè conſcriptum* de communibus delictis, & priuilegiatis caſibus, in quibus ſæculares Iudices legitimam habent poteſtatem in Eccleſiaſticos.
Bartholomæus Bernardi.
Bartholomæus Bernardus Cimbergenſis.
Bartholomæus Conformi.
Bartholomæus Fontius.
Bartholomæus Gernhard.
Bartholomæus Hofmanni.
Bartholomæus Muſcolus. *uide, Concluſionum Ciuilium.*
Bartholomæus Recend. *uide, Acta conferentiæ.*
Bartholomæus Roſinus.
Bartholomæus Traheron.
Bartholomæus Tremelius Gothenus.
Bartholomæus Vueſthemerus.
Bartolus. *uide, Aſtronomiæ Microcoſmicæ.*
Baſilè de Rouen. *uide, Declaration dù Francis.*
Baſilea ſepulta, retecta, continuata, Hoc eſt tàm Vrbis, quàm agri Baſileenſis monumenta ſepulchralia.
Baſileæ diſputata themata. *uide. Themata* 114.
Baſileæ Miniſtrorum reſponſio. *uide, Chriſtiana reſponſio.*
Baſileenſis Concilij Conſtitutio. *uide, Libellus Apoſtolorum.*
Pro Baſileenſi Concilio conſilium. *uide, Conſilium.*
Baſileenſis Eccleſiæ cur miſſam, &c.
Baſileenſium Miniſtrorum Reſponſio contra Miſſam.
S. Baſilij Magni cucullati effigies, cum habitu prorſus Benedictino.

Baſilij

Baſilij Moneri Tractatus duo I. de Matrimonio, II. de Clandeſtinis coniugijs.
ΒΑΣΙΛΙΚΟΝ ΔΩΡΟΝ Baſilicon Doron, ſiue Regia inſtitutio. *uide, Iacobi Primi, &c,*
Baſilius Faber Soranus.
Baſilius Groeningenſis, aliàs Vueſſelus,
Baſilius Ioannes Herolel Acropolita.
Baſſanus. *uide, Hieronymus.*
Baſtingius. *uide, Hieremias.*
De Batauorum iure. *uide Mare liberum.*
Battarella. *uide, Baccinata.*
Batthenheimer. *uide, Georgius.*
De Baucio. *vide, Praxis Confeſſariorum.*
Baudij Orationes. *uide, Dominici.*
Baunius Moſomenſis. *uide, Stephani Baunij.*
Baus. *uide, Robertus.*
Beati Rhenani Epiſtola de primatu Petri vbicunq; reperiatur, ſiuè ſeorſum, ſiuè libro decimo operis ad Fridericum Nauſeam.
Eiuſdem Scholia in Tertullianum.
De Beatitudine animæ immortalis. *uide, Io: Micralij.*
Beatus Georgius. *uide Georgij Beati.*
Bebelius Iuſtingenſis. *uide, Henrici Bebelij.*
Beconus. *uide, Thomas.*
Bedæ liber Confeſſionis. *uide, Natalie.*
Bedembergius. *uide, Daniel.*
Bedrotus. *uide, Iacobus.*
Beierus. *uide, Carolus Chriſtophorus.*
Belarcenſis. *uide, Apologia F. Michaelis.*
Belgarum ius. *uide, Ius Belgarum.*
Belgiæ Eccleſiarum Oratio. *uedi, Oratio Eccleſiarum,*
Belgicæ Vrbium, & Academiarum diuiſio. *uide, Totius Belgicæ.*
Belgica Hiſtoria. *uide, Hiſtoria.*
Belgicarum Eccleſiarum iudicium. *uide, Iudicium Synodi.*
De Belgicis rebus Annales, *uide, Hugonis Grottij.*
Belial, ſiue de conſolatione peccatorum.
Bellarmini Cardinalis Apologia. *vide, Rogerij Vuiddingthoni.*

Bei-

Bellezze dell'Anima. *vide, Ferrantis Pallauicini.*
Belli. *Vide, Luca belli.*
De Belli iure. *Vide, Alberici Gentilis. Hugonis Grotij.*
Belli Papiſtarum Epitome. *Vide, Epitome.*
Bellicus Theſaurus. *vide, Heliæ Reuſneri.*
De Bello Religionis. *vide, Epitomata.*
Bellum diuinum. *vide, Philiberti Marchini.*
Bellum ſexennale ciuile Germanicum, ſiue Annalium, & Commentariorum hiſtoricorum noſtri temporis, de ſtatu Religionis, & Reipublicæ Michaelis Gaſp. Lundorpi.
Beltzius. *vide, Ioannes.*
Benamati. *vide, il Prencipe Nigello.*
Benedict. Carpzouij Opera ſequentia. Practica noua Imperialis Saxonica in partes tres diuiſa.
In legem Regiam Germanorum.
Deciſiones illuſtres Saxonicæ rerum, & quæſtionũ forenſium, &c.
Deciſionum Illuſtrium Saxonicarum pars ſecunda cauſas. & quæſtiones forenſes in Senatu Dreſdenſi. &c.
Centuriæ iuridicarum poſitionum de iuribus fœminarum ſingularibus.
Benedicto de Treglies *falsò adſcriptum quoddam manuſcriptum idiomate Hiſpano exaratum, quod incipit,* Por mano d'eſte Nuncio receuìo sù Excellentia vna carta,&c. *& finit* lo que mas cõuenga al ſeruitio de Dios, bieñ de las almas, y recta iuſtitia.
Benedicti Turrentin. *vide, Brief Traicte.*
F. Benedicti Zaioſi libellus inſcriptus. Roſario della grande Imperatrice de Cieli Maria in trè parti diſtincto con la ſanta Meſſa, & altre lodi dell' iſteſſa, e contemplationi de ſuoi miſteri. *Deleantur Litaniæ B. Virginis inſertæ in eo à Sac. Rituum Congreg. non approbatæ, & contra decretum Clem. VIII. in publicum editæ.*
Benedictus Aretius Bernenſis.
Benedictus à Benedictis. *Vide, Apparatus.*
Benedictus Morgeneſter.
F. Benedictus Sanbenedictus. *Vide, Annales Minorum.*

Benedictus Schurmegiſtus.
Benedictus Sileſius. *vide, Eraſmus.*
Benedictus Thalmannus.
Beneficio di Chriſto. *vide, Trattato.*
In Beneficiorum theoricam, & praxim introductio. *vide, Antonij Fabritij,*
Beneficium Chriſti.
Beniamin Cantabri itinerarium.
Ben Iſrael. *vide, Menaſſeh.*
Benius Eugubiuus. *vide, Pauli Benij.*
Benonis liber de vita Ildebrandi.
Bentanus Anglus.
Benuenuto Flori. *vide, il Theophilo Comedia.*
Berchetus. *vide, Pium Conſilium.*
Berengarius Diaconus Andegauenſis.
Berexaſius. *vide, Petrus.*
Bergenſis. *vide, de dicendi: & differendi ratione.*
Bergius. *vide, Matthias.*
Bernardi Lotij Hadamarij. ſeu Gerardi Lorichij Adamarij Collectio trium Librorum Racemationum Brunonis Seillij de Miſſa publica proroganda.
Beringerus, *vide, Diſcurſus Hiſtorico-politicus.*
Berlichius. *vide, Matthias.*
Bermundi Coueronij Viuarienſis in titulo de publicis concubinarijs Commentarij, vſque quo emendentur.
Bernard de Girald. *vide, dell'Eſtat, e ſuccez.*
Bernardi Bartholomæus. *vide, Bartholomæus.*
Bernardi G. Pennotij à Portu S. Mariæ Aquitani Apologia in duas partes diuiſa, & alia eius opera.
Bernardi Zeritzij Brandeburgenſis de Principum inter ipſos dignitatis prærogatiua Commentatiuncula.
Bernardini Corij hiſtoria Mediolaneñ, donec corrigatur.
Bernardini Ochini Conciones. *vide, Conciones Fr. Thomæ.*
Bernardini Theleſij de natura rerum.

Item de Somno.
Item, quod animal vniuerſum ab vnicæ animæ ſubſtantia gubernetur, donec expurgentur,
Bernardini Tomitani expoſitio in Matth, *vide, Deſiderij Eraſmi.*
Bernardinus Ochinus, vel Onichinus Senenſis.
F. Bernardo Giordano. *vide, Trattato dell'Interdetto,*
Bernardus Cimbergenſis. *vide, Bartholomaus.*
Bernardus Kniperdollingus.
Bernardus Rotmanus.
Bernardus Zieglerus.
Bernegerus. *vide, Obſeruationes hiſtorico-politica.*
Bernenſe Colloquium. *vide, colloquinm.*
Bernenſis. *uide, Benedictus Aretius.*
Bernenſis Diſputatio.
Bernenſis reformatio contra Miſſam,
Bernenſis Synodi Acta. *vide, Acta.*
Bernia. *vide, Alcuni importanti luoghi.*
Bernicus Noricus, *vide, Tuba pacis.*
Bernoiſt Centuriæ, *vide, Euerardi.*
Berquinus. *Vide, Ludouicus.*
Beroaldus. *vide, Matthaus.*
La Berſabea. *vide, Ferrantis Pallauicini.*
Bertholdus Hallerus.
Bertholdus Sprocouius.
Bertrami liber, *qui inſcribitur* de Corpore, & ſanguine Chriſti.
Bertrandus loqueus.
Beſoldus. *vide, Chriſtophori Beſoldi,*
Beſtiarum Religio. *vide, Caluiniſmus.*
Bettinus. *vide, Luca.*
Bettus. *vide, Franciſcus.*
Betuleius. *vide, Xiſtus.*
Betus. *vide, Oſualdus.*
Beulerus Tigurinus. *vide, Victorini Strigelij,*
Beurhuſius. *vide, Fridericus.*
Beuſt de Sponſalibus. *vide, Ioachimus,*
Beuterus. *vide, Quirinus.*
Beyer. *vide, Chriſtianus. Germanus. Hartmannus.*
Beza Vezelius. *vide Theodorus.*

Bezę Icones. *uide, Theodori Bezæ.*

B. F. Y. Roſales. *vide, Faſciculus.*

Biblia Briani Vuoltoni Angli, *cuius titulus* Biblia, Sacra Polyglotta.

Biblia Hæreticorum opera impreſſa, vel eorumdem Annotationibus, & Argumentis, Summarijs, Scholijs, & Indicibus referta omninò prohibẽtur.

Biblia Sacra metricè conſcripta. *vide, Sacra Scriptura.*

In Biblia Sacra Paraphraſis. *vide, Paraphraſis. Targum.*

Biblia vulgari quocumque idiomate conſcripta.

Bibliander. *vide, Theodorus.*

Bibliæ Concordantiarum Collectio. *vide, Congregatio, ſeù Collectio, Farrago.*

Bibliæ precationes. *vide, Precationes.*

Ex Biblijs Iſidori Clarij prologus, & prologomena, præcindantur.

Bibliorum Commentarium. *vide, Commentarius.*

Bibliorum Figuræ. *vide, Antonij de Rampilogis.*

Bibliorum Index. *vide, Index Bibliorum.*

Bibliorum interpretatio cum Indice Roberti Stephani. *vide, Hebrea, Caldea, &c.*

Bibliorum Summaria, & Compendia etiam hiſtorica vulgari quocumque idiomate conſcripta.

Bibliotheca Conſtantinopolitana, donec expurgetur.

Bibliotheca Expoſitionum. *vide, Geneſis*

Bibliotheca SS. Patrum Pariſijs edita, & per Margarinum de la Bignè in vnum collecta, donec expurgetur.

Bibliotheca ſtudij Theologici ex operibus SS. Hieronymi, & Reliquorũ confecta, *ſeu ſub alio ticulo.*

Bibliotheca ſtudij Theologici ex pleriſque Doctorum priſci ſæculi monumentis collecta vbicumque impreſſa, donec expurgetur.

Bibliotheca, ſeu Theſaurus virtutis, & gloriæ in quo continentur illuſtrium eruditione, & doctrina virorum effigies, & vitæ; in Centurias diſtributæ per Io: Iacobum Boiſſardum; acceſſerũt Clariſſimorum aliquot Virorum effigies, &c.

Bi-

Bibliothecæ Interpretum ad vniuerſam Theologiam D. Thomæ Aquinatis: &c. Auctore Patre Magiſtro Xantes Mariales, tomus primus non permittitur, niſi expuncta controuerſia, Prolegomena.
Bidembachius. *vide, Balthaſar. Ioannes. Gulielmus. Vuilielmus.*
Bigel. *vide, Iaſparus.*
Bigot. *Vide, Franciſcus.*
Bilibaldus Pirkaymerus.
Bilicanus Theobaldus.
Bipartita quæſtio. *uide in Georgium Blacuellum.*
Bipſterius Marcbergianus, *vide, Syntagma.*
Biſaccione, *vide, continuatione del Commentario.*
Bisbachius, *vide, Vuolphangus.*
Biſchoff. *vide, Melchior.*
Il Biſogno della pace. *vide la lode della Guerra.*
Biſterfeidius. *uide Ioannis Henrici.*
Biuerus. *uide. Epiſtolæ, cui titulus, Petrus Biuerus,*
Blancus. *uide, Diuina Sapientia. Sapientia Ioannis Blanci.*
Blandrata, vel Blandatra. *vide, Georgius.*
Blaſius. *vide, Ioannes.*
Blaurerus Ambroſius.
Blaurerus. *uide, Thomas.*
Bleumlerus. *uide, Marcus.*
Bleynianus, *uide, Antonij Fabririj.*
Bloccius. *vide, Nicolaus.*
Blondellus. *vide, Dauidis.*
Blyemburgius. *vide, Damaſi.*
Boccaccij Decades, ſiuè Nouellæ centum. quamdiù expurgatæ non prodierint.
Bocchelli decreta. *vide, Laurentij Bocchelli.*
Bocerus. *vide, Ioannes.*
Bodembergius. *uide, Daniel.*
Bodicenus, *vide, Georgius Grynæus,*
Bodinus Andegauenſis. *vide. Ioannis Bodini.*
Bodius. *vedi. Hermannus.*
Boetius. *vide. Henricus.*
Boffinus. *vide, Petrus.*

Bohemiæ Baronum confeſſio fidei. *uide, Confeſsio fidei.*

Boiſſardus. *uide, Bibliotheca, ſeu Theſaurus. Icones quinquaginta.*

Bomius. *uide, Henricus.*

Bonarte Norditanus. *uide. concordia ſcientiæ.*

Bonarum mulierum congeſtio. *uide, Laus matrimonij.*

Bondeſtein Caroloſtadius. *uide, Andreas.*

Boneus. *uide, Franciſci Bonei.*

Bonfinij Commentaria. *uide, Antonij Bonfinij.*

Bonini. *uide, l'Atciſta conuinto.*

Bonitus Combaſſon. *uide, Vera, & dilucida.*

De Bonis operibus. *uide, Loci communes. Miſcella Theologica.*

Bonne fille. *uide, l'hommè irreprochable.*

Bonnus. *uide, Hermannus.*

Bononia. ſiuè de libris Sacris conuertendis in vernaculam linguam, libri duo, Auctore Friderico Furio Valentino.

Bonorum, & malorum operum fundamentum.

Bonus. *uide, Ioachimus.*

Lè Bon vſage dell' Euchariſtie où là vrayè, è Sainctē pratique dù miſter è dù Sacrament de la Cene di I.C.N, par jean de la badie.

Bophart. *uide, Iacobi Bophart.*

Boquinus Petrus.

Borbonius. *uide. Ludouici Borbonij.*

Borbonius Vandoperanus. *uide, Nicolaus Borbonius.*

De Bordeaux, vel de Bordeus. *vide Victor.*

Bornitius. *uidc Iacobi Bornitij.*

Borrehaus. *uide, Martinus.*

Borruſius. *uidc, Ioannes Lobartus.*

Boteri relationes. *uide, Relationes.*

Bortſtyus. *vide. Ioannes.*

Bortius Vuiſmar. *uide, de Natura iurium Maieſtatis.*

Bottaio. *uide. Capricci.*

Bouerius. *uide, Annales.*

Bozi Veroneſe. *uide. Tebaidę Sacra.*

De

De Brachij vtriuſque inuocatione. *uide, Theſaurus iuris exequutiui.*
Branfordus. *uide, Ioannes.*
Brandmallerus. *uide, Ioannes.*
Brauczek. *uide, Breuis relatio.*
Braudlacht Vueſphalus. *uide, Epitome Iuris prudentiæ.*
Braumiller. *uide. Gaſpar.*
Breherus. *uide Corradus.*
Breittingero. *uide Inſtruttione fondamentale.*
Bremenſis. *uide, Leo Allatius.*
Brenicerus. *uide, Alexius.*
Brentius, vel Prontius.
Brentius. *uide, Enchiridion. Ioannes. Vitlingius.*
Brentius filius *uide, Ioannes.*
Breſcherus. *uide, Matthæus, ſiuè Matthias.*
Braſchuuertibach. *uide, Vitus.*
Bretel. *uide, Miſtico Parlamento d'Apollo.*
Breubaù. *uide, Henrici Breubaù.*
Vn Breue diſcorſo dell'vtilità, &c. *uide, Confeſſione di fede.*
Breue ad honorem S. Vbaldi. *uide, Opuſculum.*
Vn' Breue modo, qual deue tenere ciaſcun Padre, &c.
Breue Sommario delli Priuileggi: *uide, folium quoddam.*
In Breuiario Romano deleantur illa verba, quæ leguntur in lectionibus Sanctæ Catherinæ Senenſis: Ex Benincaſia vna cum Burgheſia familia ex eodem ſtipite proueniente.
Breuiarium textus, & gloſſematon. *uide, Compendium.*
Breuis, & compendioſa inſtructio de Religione Chriſtiana.
Breuis, & dilucida explicatio noui teſtamenti. *uide, Xenium.*
Breuis Paſtorum Iſagoge.
Breuis, & perſpicua explicatio quinque librorum Moyſis.
Breuis ratio Sacrarum tractandarum concionum.
Breuis relatio de origine, & diuiſione Religionis

Sancti Franciſci per F. Guilielmum Brauczek deletis Litanijs permittitur.
Breuiſſimo Compendio dell'Indulgenze. *uide, libelli quidam continentes indulgentias &c.*
Breuiſſimo Sommario. *uida, vt ſupra.*
Breuis tractatus ad omnes in Chriſtianam libertatem maleuolos.
Breuiſſima, & ſimpliciſſima catechiſmi explicatio.
Breuiſſima quinque propoſitionum in varios ſenſus diſtinctio, apertaque de ijs tum Caluiniſtarum, tum Lutheranorum, tum Pelagianorum, & Moliniſtarum tum Sancti Auguſtini, eiuſque diſcipulorum ſententia; *ſiuè typis, ſiuè ſcripto extet.*
Breuium Theologorum Elenchus. *uide, Veterum quorumdam.*
Breulan. *uide. de Militia politica.*
Breuleus; *uide, Henrici Breulei.*
Brianus Vuoltonus. *uide. Biblia Briani.*
Brief Traicte par M. Benedict Turretin Paſtevr, ê Profeſſeur en l'Egliſe; & Accademie de Geneue: Plus quel ques Fragments tires d'vn traictè du Docteur P. Martyr Florentin.
Brigante. *uide, Vittorio Brigante.*
Brinkeleous. *uide. Henricus.*
Brinderus. *uide, Georgius.*
Briſmannus. *uide, Ioannes.*
Brittanica Iuſtitia.
De Brittannorum veteri Religione. *uide. Helia Schedij.*
Britannus Arturus.
Brocardus. *uide, Iacobus.*
Brombach. *uide, Fridolinus.*
Bronchorſt Dauentrienſis. *uide. Aphoriſmi Politici.*
Bronzini; *uide, Dialogo di Chriſtoforo.*
Broſteri Opera. *uide, Hugonis.*
Broudinus; *uide; Corolla.*
Brubachius; *uide. Petrus.*
Brucciolus. *uide, Antonius.*
Bruchner; *uide, Gherardi de Meynard.*

Bruck. *Vide, Gregorius.*
Brunicenſis. *Vide, Iacobus.*
Bruno Quinos.
Brunon. *Vide, Tobias.*
Brunonis Caſſaingh, *Vide, Priuilegia Regularium.*
Brunonis Heidelij Querfurdenſis poematum libri ſeptem.
Brunonis Seillij. *Vide, Berardi Lotij.*
Brunsfelſius. *Vide, Otho.*
Brunus Nolanus. *Vide, Iordani Bruni.*
Bruſchius. *Vide, Gaſpar.*
Bruſoni. *Vide. Gondola à trè remi Carozzino.*
Brutus Celſius. *Vide, Vindiciæ.*
Brutum fulmen Papæ Sixti V. aduerſus Henricum Regem Nauarræ, & Henricum Borbonium Principem Condenſem vna cum proteſtatione multiplicis nullitatis.
Brylingh. *Vide, Nicolaus.*
Bucerus Martinus.
Bucerus. *Vide, Aretius Felinus. Hiſtoria. Nicolaus.*
Buchananus. *Vide, Georgius.*
Budiſſinoluſatius. *Vide, Epiſtola Eucharij.*
Budiſſinus. *Vide, Gaſpar.*
Budouez. *Vide, Vuenceslai.*
Bugenhagius. *Vide, Ioannes.*
Bulla Diaboli.
M. Bullarij Romani tomus quartus SS. Pontificum Vrbani VIII, & Innocentij X. Conſtitutiones complectens editio nouiſſima Lugdunenſis, &c. donec expurgetur. Expurgari autem debet, vt ſequitur. Auferatur Conſtitutio 25. incipiens Sacroſanctæ Romanæ Eccleſiæ, ſiuè pagina 179. deleatur à linea, Bulla Confirmationis Religionis Clericorum vſque ad lineam Conſtitutio ſuper approbationem. Auferantur præterea ſex paginæ à pagina ſignata 289. vſque ad paginam ſignatam 300. ſiuè à linea paginæ 289. incipiente. In nomine Domini Amen. deleatur vſque ad lineam paginæ 300. incipientem, Declaratio nullitatis litterarum.

Bullam contra Ianſenium, quare non publicauerit Archiepiſcopus Mecliníenſis, & Epiſcopus Gandauenſis. *Vide, Raiſons. Rationes.*
Bullæ Papalis examen. *Vide, Ioannis Hoornbeck.*
Bullarii. aliorumque Summorum Pontificum Conſtit. Collectanea. *Vide, Collectanea.*
In Bullas Papæ Vrbani VIII. Scholia. *Vide, Ioannis Hoornbeck.*
A Bullis Apoſtolicis nequam, & importunè impetratis, &c. *Vide. Tractatui de Supplicatione.*
Bullingamus Anglus.
Bullingerus Henricus.
Bundius. *Vide, Edmundus.*
Buogiorni. *Vide, Ferdinandi.*
Burgardus. *Vide, Franciſcus.*
Burgenhagius Pomeranus. ſeù Ioannes Bugenhagius.
Burgouius. *Vide, Franciſcus.*
A Burgundia. *Vide, Iacobi à Burgundia.*
Buſchius. *Vide, Hermannus.*
Buslebius. *Vide, Ioannes.*
Buxtorfius. *Vide, Lexicon.*

C

CAAHAL, aliàs Ioannes Caluinus. *Vide, Lexicon iuridicum.*
Cabaliſtica ars. *Vide, Ioannis Reuelini.*
Caballini Tractatus. *Vide, Gaſparis.*
Le Cabinet Satirique.
Caccinus. *Vide, Folia quædam.*
Cadaña. *Vide, Dubij Scritturali. Quadrageſimale.*
Cæcorum ſpeculum. *Vide, ſpeculum.*
Cæleſtinus. *Vide, Gregorius. Ioannes. Fridericus.*
Cælij Maleſpinæ Nouellæ.
Cælius. *Vide, Michael.*
Cælius Horatius Curio.

Cælius Secundus Curio. *vide, etiam Franciſci Guicciardini.*
Cæremoniale Eccleſiaſticum. *vide, Rituale.*
Cæriolanus Valentinus. *vide, Bononia.*
Cæſar Aquilinius. *vide, de tribus Hiſtoricis.*
Cæſar Dignier. *vide, Nuda veritas.*
Cæſare-Montani Polianthea. *vide, Nouiſſima Polianthea.*
Cæſar P. Caluini Interpres. *vide, Iulius Cæſar.*
Cæſar Vanninus. *vide, Iulius Cæſar:*
Cæſar, vel Keiſer. *Vide, Philippus.*
Cæſaris Cremonini diſputatio de Cælo.
Cæſarum Cõmentariolus. *vide, Hadriani Damnan.*
Cæſarum & Imperatorum Vitæ. *vide, Imperatorum. Ioannis Cuſpiniani.*
De Cæſena. *vide, Michael,*
Caietana Fides. *vide, Hippolyti Marraccij.*
Caietanus Abbas Benedictinus: *vide, de Religioſa.*
Caietanus triumphatus. *vide, Hippolyti Marraccij.*
Caius. *vide, Ioannes.*
Cala. *vide Caroli.*
De Calabria. *vide, Nicolaus.*
Inter Calcedonenſem Epiſcopum, & Regulares Angliæ Controuerſia. *vide, libri, omnes, & ſinguli.*
Calado, *vide, Manuelis.*
Calandrino. *vide, Trattato dell'Hereſie.*
Calendarium. *vide, Kalendarium.*
Calendrier des Heures Ala Ianſeniſte de la ſeconda edition.
Calendrier des Heures Suornemees Ala Ianſeniſte Reueù, & corrigè par François de Sainct Romain Preſtre Catolique.
Calenus. *vide, Epiſtola Liberti.*
Calfildus. *vide Ioannes.*
Caluinianæ Compilationis refutatio. *vide ſolida refutatio.*
Caluinianus Candor.
Caluiniſmus, Beſtiarum Religio, & appellatio pro Dominico Banne, per A. Riuiere.
Caluiniſtarum Theologia. *Vide Theologia Caluiniſtarũ*

Cal-

Caluinus. *vide Ioannes. Marcus Antonius. Articuli, Alcuini. Forma dell'orationi Eccleſiaſtiche.*

Calumniarum quarumdam examen. *vide, Fidelis ſerui.*

Cōtro le Calunnie de Capuccini Antidoto. *vide, Antidoto.*

De Cambij *Vide P. Antonio di San Saluatore. Diſcorſo, e parere.*

Camerarius. *Vide Ioachimus. Philippi Camerarij. Philoſophia moralis.*

Camerinus. *vide Nicolaus.*

Il Camerone. *vide Io: Baptiſtæ Marini,*

Camilli de Curtis ſecunda pars diuerſorij, ſiue Cōprenſorij iuris feudalis.

Camino del Cielo, ouero prattiche ſpirituali del P. Luigi Sidereo parte ſeconda, donec corrigatur.

F. Camillo Agoſtiniano. *vide, Trattato dell' interdetto*

Camlingus. *Vide Vuolphangus.*

Campanellæ opera. *vide Thomæ Campanellæ.*

Campanus. *vide, Ioannes.*

Campiglia. *vide, Turbulenze della Francia.*

Candelabrum aureum D. Alphonſi Martini Viualdi. donec prodeat emendatus.

Eiuſdem liber. *cui titulus.* Scola Cattolica morale.

Candidus. *Vide, Ioannes. Annales. Epitaphia. Euſebij.*

Candor Caluinianus.

Candor Lilij, ſeù Ordo Prædicatorum à calumnijs & contumelijs Petri à Valle Clauſa vindicatus, Auctore P. Ioanne Caſalas.

Canerius. *Vide Ioannes.*

Canicularum dierum, &c. *uide, Simoni Maiolo.*

In Canonicas Epiſtolas Commentaria. *Vide, Iacobi Fabri.*

Canonici Iuris, & ciuilis differentiarum libri. *vide. Cunradi Rittershuſij.*

Canonicorum Lateranenſium propugnaculum. *Vide, Propugnaculum.*

Cano-

Canonicorum Regularium Narratio. *vide, Ioſephi Mozzagrugni.*
Canonum Codex. *vide, Chr ſtophori Iuſtelli.*
Canonum, &c. & doctrinæ Ieſuiticæ collatio. *Vide Gratianus.*
Canonum Papalium, &c. *uide Collatio.*
Canzone di Ludouico Pulci, *uide, Ludouici Pulcij.*
Cantabri itinerarium: *uide, Beniamin.*
Cantabrica natio, & cognatio, *uide, Sanctiſsmo D.N.*
Cantabrigien: *uide, Egloga.*
Cantapetienſis. *uide Hypotypoſeon.*
Super Cantica Canticorum Expoſitio. *uide, Expoſitio.*
Cantica Selecta veteris, & noui teſtamenti cum hymnis, & collectis, ſeù orationibus puriori- bus, quæ in Orthodoxa, atque Catholica Ec- cleſia cantari ſolent, addita diſpoſitione, & fa- miliari expoſitione Chriſtophori Corneri.
Cantico di Simeone. *uide. Seſſanta Salmi.*
Cantuarienſis Pſeudo Archiepiſcopus. *uide, Par- cherus.*
P. Capello: *uide, Trattato dell'interdetto.*
Capilupus *uide Lelij Capilupi.*
Capita Chriſtianæ fidei contra Papiſtas.
Capita fidei Chriſtianæ contra Papam, & Portas Inferorum.
Capita præcipua doctrinæ, &c. *Vide, Doctrina Ie- ſuitarum.*
A Capite fontium: *uide, Chriſtophori.*
Capito Vualphangus Fabritius.
Capocoda. *uide, gli amori di D. Carlo.*
Capo finto.
Capricci del Bottaio: Io: Baptiſtæ Gellij, quandiù emendatus non prodierit.
Capricè: *uide, le Rome ridicule.*
Le Capuccin Traittè au quel eſt deſcrite l'origine des Capucin, & Leurs voeux reigles, & diſciplines examinees Par Pierre dù Moulin Miniſtre de la parole de Dieù.
Capuccinorum Annales. *vide, Annales Minorum Capuccinorum.*

De Caputij filiorum Sancti Franciſci forma. *uide. Libri omnes impreſsi.*
Caramanius. *uide, Dominicus, ſeu Iulius Dominicus.*
Caramuelis Apologema. *uide, Ioannis.*
Caranzæ Catechiſmus. *uide, Bartholomæi Caranzæ.*
Carcus, ſiuè Charcus. *uide, Guglielmus.*
Cardani opera de Sapientia, de Varietate; de Subtilitate; de Conſolatione; Commentaria in quadripartitum Ptolomæi; de Genituris. & reliqua omnia, quæ de medicina non trctant, niſi corrigantur.
Il Cardinaliſmo di Santa Chieſa diuiſo in tre parti.
Cardinalium Congregationis Concilij declarationes. *uide, Declarationes.*
In Cardinalium delectorum Conſilium diſcuſſio. *uide, Aequitatis Diſcuſsio.*
Carerij Patauini *uide, Alexandri Carerij.*
Caretani Chronologia. *uide, Petri Victoris.*
Carieus Cogelius.
Carion. *uide, Ioannes.*
De Carmelitarum Indulgentijs, *uide, Liber Indulgentiarum.*
Carmina Amicorum in honorem nuptiarum R. & virtutis, doctrinaque præſtantis Viri Stephani Iſacij, &c.
Carmina, & Epiſtolæ de Coniugio ad Dauidem Chytræum hæreticum.
Ad Carmina, & Epiſtolas Iuſti Lipſij Notæ. *uide, Notæ Anonymi cuiuſdam.*
Carmina Fuluiæ Moratæ. *uide, Olimpiæ Fuluiæ.*
Carmina Marci Pagani. *uide, Marci Pagani.*
Carmina contra Petrum Aretinum. *uide, Nicolai Franci.*
Carmina Theodori Siberi, *uide, Addmi Theodori.*
Carniolanus. *uide, Primus Tuberus.*
De Carnium eſu interdicto. *uide, Deſiderij Eraſmi.*
Caroli Cala I. C. in Supremis Regni Tribunalibus Aduocati, de Contrabannis Clericorum in rebus extrahi prohibitis à Regno Neapolitano.

Ca-

Caroli Magni, &c. *uide, Opus Illuſtriſsimi, & Excellentiſsimi.*
Caroli de Metz Sylua quæſtionum inſignium.
Caroloſtad. *uide, Ioannes Schonerus.*
Caroloſtadius.
Caroloſtadius Bondeſtein. *uide Andreas.*
Carolus de Baucio. *uide Praxis Confeſſariorum.*
Carolus Chriſtophorus Beierus.
Carolus Ionuileus.
Carolus Molineus, & omnia eius opera, & ſcripta. Additiones, Apoſtillæ, Commentaria, Conſilia præcipuè duo, primum ſuper facto Concilij Tridentini: ſecundum ſuper commodis, vel incommodis nouæ ſectæ Ieſuitarum; Libri autem iuris Canonici, & aliorum Catholicorum Auctorum habentes huiùs Auctoris Apoſtillas non permittuntur, niſi deletis aut emendatis Additionibus, & Apoſtillis iuxta Cenſuram de mandato Clementis VIII. impreſſam Romæ.
Carolus Vutenhouius,
Di Caronte, e Mercurio Dialogi.
Caronus. *uide, Apoſtolatus.*
Il Carozzino alla moda trattenimento eſtiuo di Girolamo Bruſoni.
Carpzouius. *uide. Benedicti Carpzouij.*
Carranza. *uide, Michaelis Carranzæ.*
Carrarinus. *uide, Antonij Carrarini.*
Carthuſienſis Paraphraſes. *uide, Ioannis Pici.*
Cartuurightus *uide Thomas.*
Caruaiali. *vide, Ludouici Caruaiali.*
Caſi & auuenimenti della confeſſionè. *uide, Reflexiones.*
Caſalas. *uide, Candor Lilij.*
Caſpar. *uide, Gàſpar.*
De Caſanate. *uide Paradiſus.*
Caſaubonus, *uide, Iſaaci.*
Caſellius. *uide Gregorius.*
Caſi di coſcienza. *uide, Prattica de Caſi.*
Caſi Sphæra. *uide, Ioannis Caſi.*
De Caſibus priuilegiatis, in quibus ſæculares Iudices,

ces, &c. *uide, Bartholomæi Milletot.*

Caſmannis Rethorica. *uide Othonis.*

Caſſander Belga. *uide, Georgij Caſſandri.*

Caſſander Brugenſis.

Caſſander Georgius. *uide, Georgius.*

Caſſelenſis. *uide, Regnerij Sixtini.*

Caſſiani Coſtantinopolitani de libero arbitrio collatio illa, quæ Aganoę impreſſa eſt per Ioannem Sicerum 1528.

Caſſiodorus Reimius.

Caſſiodorus. *uide, Petrus.*

Caſtalion. *uide, Sebaſtianus.*

Caſtalionis Dialogi. *Vide, Dialogi Sacri.*

Caſtellanus. *uide Ioannes.*

De Caſtello. *uide. F. Barrholomei.*

Caſteluetri Opera. *uide. Ludouici.*

Caſtiglione. *uide. il Cortegiano.*

Caſtigo Apologetico. *uide, familiare caſtigo.*

Del Caſtillo. *uide. de tertijs debitis.*

De Caſtro. *uide, de manu Regia.*

Caſuum Coſcientiæ Summula. *uide, Ioannis Maldonato.*

De Caſuum Reſeruatione. *uide, Ioannis Pauli Donati.*

Catalano. *uidt, Fiume del Terreſtre Paradiſo.*

Catalogus Indulgentiaru m. *uide, Fiſcus Papalis.*

Catalogus Papæ, & Moyſis.

Catalogus præcipuorum Conciliorum, *uide. Nomenclator.*

Catalogus teſtium veritatis ex Sanctis Patribus.

Cataneus. *uide, Panegyricus.*

De Cataſtrophe Mundi. *uide, Ioannis Franciſci Spinæ.*

Catecheſis doctrinæ Chriſtianæ in vſum Scholarũ Pomeraniæ.

Catecheſis ad Parochos. *uide, Antonij Ragutij.*

Catecheſis, ſeù prima Inſtitutio, aut Rudimenta Religionis Chriſtranæ. Hebraicè. Græcè. & Latinè explicata.

Catecheſis Puerilis. *uide, Iacobi Brunſuicenſis.*

Catecheſis Puerorum in fide, literis, & moribus.

Catecheſis Religionis Chriſtianæ, quæ traditur

in

in Eccleſijs, & Scholis Palatinatus.
Catecheticæ inſtitutiones. *vide, Curradi Dieterici*.
Catechiſme de la Grace, *ſine nomine Auctoris, & impreſsionis loco*.
Catechiſme, où Abregè de doctrine, touchant la grace Diuine, Selon la Bulle de Pio V. Gregoire XIII. Vrbain VIII. antidote contro les erreurs du temps, Par' vn Docteur de la S. Theol de Douay.
Catechiſmi Expoſitio. *uide. Simplicißima, & breuißima*.
Catechiſmi Enchiridion. *uide, Enchiridion*.
Catechiſmo, cioè Formulario per inſtruire, & ammaeſtrare i fanciulli nella Religione Chriſtiana fatta à modo di Dialogo.
Catechiſmus Caranzæ. *vide, Bartholomæi Caranzæ*.
Catechiſmus. *cui titulus eſt*. Catechiſmus Maior, & Minor.
Catechiſmus pro Eccleſia Antuerpienſi, quæ confeſſionèm Auguſtanam profitetur.
Cathechiſmus pro Eccleſia Argentoratenſi.
Catechiſmus pro Eccleſia Vuitembergenſi.
Catechiſmus ſuper Euangelium Marci.
Catechiſmus, ſiuè Explicatio Symboli Apoſtolici.
Catechiſmus Geneuenſis.
Catechiſmus Ieſuitarnm, ſiuè Examen eorum doctrinæ.
Catechiſmus Latino-Germanicus.
Catechiſmus paruus pro pueris in ſcholis nuper auctus.
Catechiſmus, *cui titulus*, Qual maniera.
Catechiſmus, ſiuè Symboli Expoſitio.
Catechiſmus Tubicenſis.
Catharinæ Vermiliæ: *uide, Hiſtoria vera*.
Catharini Politi. *uide, Ambroſij*.
Catholica Apologia. *uide, Apologia Catholica*.
Catholica Expoſitio Eccleſiaſtica. *uide, Geneſis*.
Catholica Expoſitio Pſalmorum. *uide, Pſalmorum Dauidis*.
Catholica Schola. *uide, Candelabrum aureum*.

Ca-

Catholicæ Doctrinæ compendium, *uide. Manuale*.
Catholicæ Eccleſiæ Trenodia. *uide, Trenodia*.
Catholicæ fidei Exemplarium. *uide, Exemplarium*.
Pro Catholicis Principibus Vindiciæ. *uide, Io: Barclai*.
De Catholichiſmo Romanæ fidei. *uide. Guilielmi PerKinſi*.
Catholicorum Clypeus. *uide, Thomæ Elyſi*.
Aduerſus Catholicum Axioma Defenſio, *uide, Defenſio*.
Catholicum Manuale. *uide, Manuale*.
Cato Piſaurenſis. *uide Hieronymus*.
Di Cattolica fede confeſſione. *vide, Confeſsione di fede*.
Cattoliche Prediche. *uide, Due Prediche*.
Cattolico Paradiſo per l'Anime deuote.
Cattus. *uide, Otho Lorichius: Philippi Catti*.
Catumſyriti Opera. *uide, Io: Baptiſtæ*.
Caualerius. *uide Theſaurus linguæ Hebraicæ*.
Cauſæ quare Synodum indictam à Romano Pontifice Paulo III. recuſarint Principes, Status, & Ciuitates Imperij. profitentes puram, & catholicam doctrinam.
Cebà Hiſtoria. *uide, Anſaldi Cebà*.
Celichius. *uide, Andreas*.
De Cellarij Eccleſiæ Reſtitutione. *uide, Mediatoris*.
Cellarus. *uide, Diethelmus, Michael*.
Celloſius Pariſinus. *uide, Hierarchia*.
Celſus. *uide Minus. Vindiciæ contra Tyrannos*.
Cenedo. *uide, Practicæ, Quæſtiones*.
Cenſoriæ notæ. *uide, Notæ ſexaginta quatuor*.
De Cenſu tractatus. *uide, Hermanni Latheri*.
Cenſura Admonitionis Sandeanæ. *uide, Vulpina Ieſuitica*.
Cenſura Eccleſiarum Piarum. *uide, Iudicium, & Cenſura*.
Cenſura noua. *uide, Epiſtolarum decretalium*.
Cenſura prima aduerſus nouam, falſam, impiam, & hæreticam Societatis Ieſu Doctrinam. *uide, Alphonſi de Vargas*.
Cenſura Reſponſionis. *uide, Ioannis Launoij*.
Cenſura Sacræ facultatis Theologiæ Pariſienſis in

Librum, *cui titulus*, La Deffenſe de l'autoritè di N.S.P.le Pape,de Noſſeigneurs les Cardinaux les, &c, Par Iacques de Vernant.
Cenſura Sacræ facultatis Theologiæ Pariſienſis in librum, *cui titulus eſt*, Amadæi Guimenij Lomarenſis, olim primarii Sacræ Theologiæ profeſſoris opuſculum, ſingularia vniuerſæ ferè Theologiæ moralis complectens, &c.
Ad Cenſuras Pariſienſium Reſponſio, *uide*, *Roberti Stephani*.
De Cenſuris & Interdicto Pauli V. in Rempublicam Venetam Libri omnes, & Scripturæ.
De Cenſuris, *vide, Franciſci Suarez*.
Cento ex Virgilio. *vide, Lelij Capilupi*.
Centum grauamina, &c.
Centum Poetarum deliciæ. *vide, Ranutij Cheri.*
Centum, & quatuordecim Sententiæ Patrum de officio verorum Rectorum Eccleſiæ,
Centum, & quinquaginta Pſalmorum prima verba. *vide Sanctiſsimæ Deiparæ*.
Centuria Conſiliorum, *vide, Hieronymi Schurff.*
Centuria dimidiata. *vide, Problematum Miſcellaneorum*.
Centuria di lettere del Glorioſo Patriarca S. Franceſco di Paola data in luce con alcune annotationi, *cum multa apocrypha, falſa, & ficta contineat,*
Centuria de Matrimonialibus. *uide, Georgij Beati*.
Centuria prima Monaſteriorum Germaniæ. ſiue Chronologia.
Centuria Sententiarum. *vide, Georgij Beati, Io:Coraſij.*
Centuriæ aliquot Lucidæ. *uide, Othonis Melandri.*
Centurię Amati Luſitani. *uide, Amati Luſitani.*
Centuriæ duæ. *uide, Euerardi Bernoiſt*.
Centuriæ iuridicarum poſitionum. *vide, Benedicti Carpzouij*.
Centuriæ Mizaldi. *vide, Antonij Mizaldi,*
Cerberus. *vide, Otho*.
Des Ceremonies Anciennes. *vide, Traictè, les Conformitez*.

Ceriolanus, *vide, Friderici Furij.*
De Certitudine Chriſtianæ doctrinæ. *vide. Dauidis Chitrei.*
De Certitudine Gratiæ. *vide, Martini Eiſengrenij. Iuliani Colen.*
Ceruicornius. *vide, Anatomia excuſſa Marpurgi.*
P. Ceſare Renaldino. *vide, Teſoro Ricchiſsimo.*
Ceſar. *vide, Caſar.*
Ceuallerius. *vide, Antonius. Theſaurus.*
Chalcondyle. *vide, Ludouici, ſeu Laonici.*
Chaldæa Interpretatio Bibliorum, *vide, Hebraa.*
Chaldæorum Antiquitates. *vide, Manuale rerum admirabilium.*
Chaldæorum Nominum Declaratio. *vide, Declaratio.*
Chaldæorum Nominum Interpretatio.
Chaldaica Paraphraſis. *vide, Targum, Paraphraſis Cornelij,*
Charcus. *vide, Guilielmus.*
Charitable Aduis, *vide, Aduis Charitable.*
Charitatis Circulus. *vide, Circulus.*
De Charitate Chriſti. *vide, Auguſtini de Roma.*
De Charitate Epiſtolæ. *vide. Pia, & Chriſtiane Epiſtola.*
Charitopolitani, Manuale. *vide, Manuale Catholicorum.*
Charles Bonnè fille. *vide, l'homme irreprocabile.*
Charles Drelicourt. *vide, Abregè, des Controuerſes, Del Honneur, Nou Dialogues.*
Charontis, & Mercurij Dialogi.
Charon, *vide, Dialogus Pontani.*
Charron Pariſinus, *vide, de Sapientia.*
Chartes. *vide, Renati des chartes.*
Chaſſaingh. *vide, Priuilegia Regularium.*
Chathedrariæ Commentationes. *vide, Ioannis Iacobi Vuiſembachi,*
Chemnicius. *vide, Matthaus.*
Chemnitius. *vide, Martinus.*
Cheri deliciæ Poetarum. *vide, Ranutij Cheri.*
Cheyſeſpergenſis. *vide, Ioannes.*

Chiauettæ Panormitani, &c. *Vide, Trutina.*
[D]elle Chieſe Riformate del Piemonte,&c. *Vide, Apologia delle Chieſe*.
Chij Protoſyncelli, *Vide, Gregorij Hieromonachi.*
Chimicorum Arcanorum appendix. *Vide, Appendix.*
Chimki Rabini Commentaria, *Vide, Commentaria.*
Chiromantiæ libri omnes, & præſertim Patritij Tricaſſij Mantuani, & eiuſdem expoſitio ſuper Coclitem, *Vide etiam Annibalis Raimondi, & Gaudentij Taruiſini. Andreæ Corni, Antiochi Tiberti, Bartholomæi Coclitis.*
Cholinus. *Vide, Petrus.*
Choquetius. *Vide, Maria Deipara.*
Choreander. *Vide, Ioannes.*
Chriſteidos. *Vide, Ioannis Mariæ Velmatij.*
Chriſti in Cælum aſcendentis,& Triumphi Romanorum collatio. *Vide, Triumphi.*
De Chriſti hominis diuinitate. *Vide, de Mediatoris. Auguſtini de Roma.*
De Chriſti Corporis Maieſtate. *Vide, Synodus Sanctorum Patrum*
De Chriſti Regno. *Vide, de Regno Chriſti.*
De Chriſti Sacerdotio hiſtoria. *Vide, Viti Amerbachij.*
De Chriſtiana Doctrina Dialogus.
Chriſtiana Inſtitutio.
Chriſtiana reſponſio Miniſtrorum Euangelij Baſileæ. Cur Miſſam, &c.
Chriſtiana Elementa. *Vide, Elementa.*
Chriſtiana Epiſtola. *Vide, Epiſtola.*
Chriſtiana Lucta. *Vide, Lucta.*
Chriſtiana Oeconomia. *Vide, Oeconomia.*
Chriſtiana Reſpublica. *Vide, Marci Antonij de Dominis.*
Chriſtiana Vita. *Vide, Opera Diuina.*
Chriſtianæ Doctrinæ Catecheſis. *Vide, Catecheſis.*
Chriſtianæ Doctrinæ Certitudo. *Vide, Dauidis Chytrei.*
Chriſtianæ Doctrinæ Enchiridion. *Vide, Enchiridion.*

Chriſtianæ Doctrinæ Repugnantia, *Vide, Anonymi cuiuſdam*.
Chriſtianæ Doctrinæ Reſtitutiones. *Vide, Reſtitutionum Doctrinæ*.
Chriſtianæ Eccleſiæ Chronographia. *Vide, Chronographia*.
Chriſtianæ Epiſtolæ. *Vide, Epiſtolæ Piæ. Gratia Dei. Piæ, & Chriſtianæ*.
Chriſtianæ Ethicæ. *Vide, Ethica Chriſtiana*.
Chriſtianæ fidei capita. *Vide, Capita*.
Chriſtianæ fidei confeſſio. *Vide, Confeſſio*.
Chriſtianæ fidei Epitome. *Vide, Chriſtophori à Capite Fontium*.
Chriſtianæ iuuentutis crepundia.
Chriſtianæ militiæ Enchiridion. *Vide, Enchiridion*.
Chriſtianæ Mythologiæ. *Vide, Mythologiæ*.
Chriſtianæ precationes. *Vide, Præcationes*.
Chriſtianæ Sectæ. *Vide, Epigrammatum*.
Chriſtianæ vitæ Reſtitutiones. *Vide, Reſtitutionum*.
Chriſtianæ Philoſophiæ comprobatoris deſcriptio. *Vide, Iulij Velsij*.
Chriſtianæ Religionis catecheſis. *Vide, Catecheſis*.
Chriſtianæ Religionis inſtitutio. *Vide, Inſtitutio*.
Chriſtianæ Religionis inſtructio. *Vide, Breuis, & Compendioſa*.
Chriſtianæ Religionis Summarium. *Vide, Summario*.
Chriſtianæ Scholæ Epigrammatum, libri duo, ex varijs Poetis excerpti.
Chriſtianæ Theologiæ libri duo methodicè diſpoſiti ſtudio, & opera Marci Friderici Vuendellini Archipalatini, &c.
Chriſtiani Crux. *Vide Crux Chriſtiani*.
Chriſtiani hominis inſtitutio. *Vide, Hadriani Barlandi*.
Chriſtiani Kortholti Valerianus Confeſſor, ideſt ſolida demonſtratio, quod Eccleſia Romana hodierna non ſit vera Chriſti Eccleſia.
Chriſtiani Magiſtratus Enchiridion. *vide, Enchiridion*.

Chri-

Chriſtiani Manifeſti. *vide, Verità, e Religione.*
Chriſtiani Matrimonij inſtitutio. *Vide. Deſiderij Eraſmi.*
Chriſtiani Noldij leges diſtinguendi, ſeù De Virtute, & Vitio diſtinctionis, &c.
De Chriſtianiſſimi Regis Periculis, & notata quędam ad Sfondrati Pontificis Romani Litteras Monitoriales.
De Chriſtianorum, ſeù Curtiſanorum aſtutijs. *Vide, Concordantiæ Principum.*
Chriſtianorum Galliæ Apologia. *vide, Apologia, ſeù Defenſio.*
Chriſtianum Alphabetum.
Chriſtianus Beyer.
Chriſtianus Coptis.
Chriſtianus Granundt.
Chriſtianus Heſſiander.
Chriſtianus Lotichius Heſſus.
Chriſtianus Matthias. *vide, Theatrum Hiſtoricum.*
De Chriſto Capite. *vide, Auguſtini de Roma.*
De Chriſto Ieſu abſcondito. *Vide. Bartholomæi Ferrarienſis.*
De Chriſto Ieſu Pontifice. *vide, de Ieſu Chriſto.*
Chriſtofano Bronzini. *vide, Dialogo di Chriſtofano.*
Chriſtophori Adami Ruperti Obſeruationes ad hiſtoriæ vniuerſalis Synopſim Beſoldianam.
Chriſtophori Beſoldi diſſertatio Politico-Iuridica de Fœderum iure.
Eiuſdem Templum iuſtitiæ, ſiuè de addiſcenda, & exercenda iuris prudentia. Diſſertatio,
Item, Diſputationum Nomico-politicarum libri tres.
Item, De Iuriſdictione Imperii Romani Diſcurſus.
Chriſtophori à Capite fontium libri de neceſſaria correctione Theologiæ ſcholaſticæ. De Miſſæ Chriſti ordine, & ritu. Epitomæ nouæ illuſtrationis Chriſtianæ fidei omninò prohibentur. Reliqua verò eius opera prohibentur, donec expurgentur.

Chriſtophori Iuſtelli liber Græco-latinus *inſcriptus*, Codex Canonum Eccleſię Vniuerſæ à Iuſtiniano Imperatore confirmatus cum notis.
Chriſtophori Vuitembergenſis confeſſio. *Vide*, *Confeſsio*.
Chriſtophorus Arnoldus. *vide, Triginta Epiſtolæ*.
Chriſtophorus Beierus. *vide, Carolus Chriſtophorus*.
Chriſtophorus Clarius.
Chriſtophorus Cornerus.
Criſtophorus Fiſcher, vel Fiſcherus.
Chriſtophorus Froſcouerus.
Chriſtophorus Fuchs. *vide, Ioannes Chriſtophorus*.
Chriſtophorus Godmannus.
Chriſtophorus Hegendorphinus.
Chriſtophorus Helucius. *vide, Synopſis Hiſtoriæ*.
Chriſtophorus Hoffman.
Chriſtophorus Imlerus.
Chriſtophorus Ireyus Paſſeuienſis.
Chriſtophorus Laſius.
Chriſtophorus Marſtaller.
Chriſtophorus Melhouerſis.
Chriſtophorus Molhuſenſis.
Chriſtophorus Obenhemus.
Chriſtophorus Ohenhin Othingenſis.
Chriſtophorus Pezelius.
Chriſtophorus Philippus Nicthet. *vide*, *Expoſitio omnium authenticarum*.
Chriſtophorus Rheiter.
Chriſtophorus Riccardus.
Chriſtophorns Spangenbergius.
Chriſtophorus Stolberg.
Chriſtophorus Stymmelius.
Chriſtophorus Traſibulus.
In Cronica Abbatis Vſpergenſis Annotationes. *uide*, *Annototiones*.
Chronica Slauorum, ſeù Annales Helmoldi Opera Reinerij, Reiueccij, cui addita eſt etiam Hiſtoria de Vita Henrici IV. & Gregorij VII.
Chronica Turcica collecta à Philippo Lonicero, cui eſt adiectum opus quoddam Ioannis Auentini

tini hæretici, in quo declarantur cauſæ miſeriarum, niſi emendentur.
Chronicæ. ſeù Hiſtoriæ. *vide, Antonij Krantij.*
Chronicon Abbatis Vſpergenſis. *vide, Conradi à Liectenau.*
Chronicon Argentinenſis. *Vide, Alberti Argentinenſis.*
Chronicon Portenſe, duobus libris diſtinctum, &c. opera, & ſtudio M. Iuſtini Pertuchij Tenſtadienſis.
Chronicon Prodigiorum. & oſtentorum,
Chronicorum Epitome. *vide, Hiſtoriarum, & Conciliorum.*
Chronicorum, & Hiſtoriarum mundi, &c. *vide, Epitome Hiſtoriarum.*
Chronographia Eccleſiæ Chriſtianæ vbique impreſſa.
Chronologia Gerardi Mercatoris, quæ à Sleidano, & damnatis Auctoribus ſumpta eſt, niſi emendetur.
Chronologia Gunthberletti. *vide, Marci Henrici.*
Chronologia Monaſteriorum Germaniæ. *Vide, Centuria prima.*
Chronologia ex Sacris litteris, niſi expurgetur.
Chronologia ſeptem Annorum. *vide, Petri Victoris.*
Chronologia Septennaria hiſtoriæ pacis inter Reges Galliæ, & Hiſpaniæ, &c. *liber gallico idiomate conſcriptus,* Auctore P.V.P.G.
Chronologia de Tabernis Montanis. *Vide, Chumani Elinſpachij.*
Chronologicarum rerum libri duo, niſi expurgentur.
Chronologicæ Tabulæ. *vide, Annales, ſeù Tabula.*
De Chronologorum ſcrupulis. *Vide, Clementis Schuberti.*
Chumani Elinſpachij de Taberni Montanis chronologia ex Sacris Litteris.
Churrerus Corradus.
Churreus. *vide, Gaſpar.*

Chytreus. *Vide, Dauid. Dauidis, Nathan. Carmina, & Epiſtolæ.*
Cicogna. *uide, Strozzi Cicogna.*
Ciconiæ Veronenſis. *vide, Vincentij Ciconia.*
Cimbergenſis. *Vide, Bartholomaus Bernardus.*
Des Cinq'propoſitions. *Vide, Iournal. Breuiſſima quinque propoſitionum. Diſtinctio Abregè. Folia quædam Iuſta damnatio. Libri omnes, & quicunque libelli. Examen Memoire. Ordinance di Monſigneur.*
Cinquiemè memoire. *vide, Memoire.*
Cinquieme lettre. *vide, Epiſtole, decem, & octo.*
Cioffus Empolitanus. *Vide, Quæſtiones quatuor.*
Circulus Charitatis Diuinæ, *ſiuè ſub alio titulo*, Circulus diuinitatis, niſi expurgetur.
Circulus Diuinitatis. *vide, Petri Romani.*
Circulus horologij. *vide, Vunceslai Budouez.*
Ciri. *vide, Cyri,*
Ciſneri Orationes; *vide, Nicolai Ciſneri.*
Ciſta Medica ad prælum elaborata à Ioanne Hornungo Rotemburgo Tuberano. *Auferatur Epiſtola dedicatoria.*
De Ciue. *Vide Elementa Philoſophica.*
Ciuile bellum Germanieum. *Vide, Bellum Sexennale;*
Ciuili Amori. *vide, Tomaſo Stigliani.*
Ciuilis. & Eccleſiaſtica hiſtoria. *Vide, Ioanuis Ionſtonij.*
De Ciuili Statu Nobilium. *Vide, Ioſia Nolden.*
Ciuili Iuris Commentaria; *Vide. Donelli Ennucleati.*
Ciuilis Iuris Differentiæ. *uide, Cunradi Ritthershuſij.*
Ciuilis Iuris Inſtitutiones. *Vide, MelcLior Klingiue.*
Ciuilis Iuris Promptuarium. *Vide, Promptuarium.*
Ciuilis Iuris reſolutiones. *Vide, Helfrici Vlrici.*
Ciuilis Iuris Quæſtiones. *vide, Petri Eigij.*
De Ciuilibus. & Eccleſiaſticis legibus, *Vide, Franciſci Balduini.*
De Ciuitate D.N.Ieſu Chriſti, *Vide de Regno.*
Ciuitatis Magdeburgenſis publicatio litterarum ad omnes Chriſti fideles;

Ciuitatis Sphæra. *Vide, Ioannis caſi.*
De Ciuitella. *uide, Felicianus.*
Claius. *vide, Ioannes.*
Clamor ad cælum Regij Sanguinis.
De Clandeſtinis coniugis. *vide, Baſilij Moneri.*
Clapmarij Opera. *vide, Arnoldi.*
Clarke. *vide, Petrus.*
Clarembac. *vide, Adolphus.*
Clariſſimorum Virorum Syncrama. *vide, Syncrama.*
Clarius. *vedi, Chriſtophorus.*
Clarorum Virorum Epiſtolæ, *vide, Illuſtrium,*
Clarus. *vide, ex Biblijs.*
Claſſen de iure aggratiandi. *vide, Danielis.*
Claueſtain Salisburgenſe. *vide, Apologia in diſeſa.*
Claudij Alberij Triuncuriani Organon, ideſt inſtrumenta doctrinarum omnium in duas partes diuiſum.
Claudij Baduelis liber de ratione vitæ ſtudioſæ. & litteratæ in Matrimonio collocandæ.
Claudij ſeù Cludij Commentarius. *vide, Andreæ Cludij.*
Claudij Eſpencæi Commentaria,& in Epiſt. ad Titum, niſi corrigantur.
Claudij Rangolij Commentaria in libros Regum.
Claudij Salmaſij Opera.
Claudius Senarclęnus.
Claudius Taurinenſis, *qui ſcripſit de Imaginibus,*
Claueus. *vide, Defenſio, & Declaratio.*
De Clauibus Eccleſiæ: *vide, Epiſtola Miniſtri cuiuſdam.*
Clauicula Salomonis. *vide, etiam Libri decem annulorum.*
Clauis Scripturæ. *vide. Theſaurus Philologicus.*
Clauſerius, vel Clauſerus, *vide, Conradus, Ludouici, ſeù Laonici.*
Cleberus. *vide, Euſebius.*
Clebitius. *vide, Vuilhielmus*
Clemangis Opera. *vide, Nicolaj Clemangis.*
Clemens Marot.

Cle-

Clemens Ottardus. *vide, Praces deuotiſſima.*
Clemens Schuberus.
Clementis VIII. Ferrariam petentis, & ingredientis Apparatus.
Clementis Scotti. *vide, Iulij Clementis.*
Clementis Scuberti liber de Scrupulis Chronologorum, niſi corrigatur.
Clementius Gulhielmus.
Cleri, & Catholicorum Valtellineñ, *ſeù ſub tali titulo libellus quidam ſic inſcriptus.* Alla Santità di N. Sig. Papa Gregorio XV. &c. *tàm impreſſus, quàm manuſcriptus.*
Cleri, & Militis colloquium,
Clerici, & Militis diſputatio. *vide, diſputatio.*
De Clericis peregrinantibus. *vide, Ioannis Zanzer.*
De Clericorum exemptione. *vide, Henningi Arniſei.*
Clinch, vel Mlinch. *vide, Melchior.*
Clingìj Opera. *vide, Conradi.*
Clorus. *vide Firmanus.*
Cludij Commentarius. *vide, Andrea Cludij.*
Clueri Opera. *vide, Ioannis Clveri.*
Cluſius. *vide, de Iuri offerendi,*
Clutherus. *vide, Ioachimi Clutheri.*
Clypeus Concionatorum Ferdinandi de Eſcalant non permittatur præterquam correctis, & emendatis quæ habet cap. vltim. lib.6. quæ fuerunt notata, & cenſurata per Iacobum Gretſerum in ſua admonitione ad Exteros de Biblijs Tigurinis.
Clypeus Piorum Catholicorum. *vide, Thoma Eliſij.*
Coccai Merlini Poetæ. *vidè. Maccaronicum opus.*
Coch, ſeù Cocus. *vido, Iodocus. Ionas, vel iuſtus Ionas.*
Coclæi, & Lutheri Colloquium.
Coclitis Anaſtaſis Chiromantiæ. *vide, Bartholomæi Coclitis.*
Codex Canonum Eccleſiæ. *vide. Chriſtophori Iuſtelli.*
In Codicem Commentaria. *vide, Erneſti Cothmanni. Franciſci de Amuya. Andrea Cludij. Scotanus Rediuiuus. Paratitla.*

Co-

Codicis legum Sicularum libri quatuor à totidem Siciliæ,& Aragoniæ Regibus latarum cum gloſſis. ſeu notis Iuridico-Politicis. Marij Cutellij Catinenſis.
Codman. *Vide, Laurentius.*
Codognat. *uide, Ioanni Maldonatò,*
Codonus. *vide, Georgius.*
Cœburnus. *Vide, Patritius.*
Cœlius. *vide. Michael.*
Cœltanius. *vide, Nicolaus.*
De Cœlo diſputati. *Vide. Cæſaris Cremonini.*
Cœlum Orientis, & priſci Mundi Triade exercitationum litterariarum repreſentatum curiſque Thomæ Bangi inueſtigatum.
De Cœna Domini *vide etiam Epiſtola Chriſtiana. Heidelbergenſis Theol. Scripta eruditorum. Sententia Sanctorum Patrum. Syncrama Clariſſimorum. Petri Picharelli.*
Cœremoniale Eccleſiaſticum. *vide, Rituale.*
Cogelerus. vel Khugelerus. *vide, Ioannes.*
Cogelius. *vide, Carieus.*
Cognati Fabulæ. *vide, Fabulæ.*
Cognatus Nozerenus. *Vide, Gilbertus.*
De Cognitione falſa,& vera vnius Dei Patris,&c. *vide, Libri duo.*
De Cognitione per viam violentiæ, *vide, Hieronymi Zeuallos.*
Colen de certitudine gratiæ. *uide, Iuliani Colen,*
Colerus. *vide, Matthæus.*
Colado. *vide, Nicolaus.*
Collatino di Bretel. *Vide, Miſtico parlamento di Appollo.*
Collatio Anni. *Vide, Ioannis Lalamantij.*
Collatio Antuerpienſis ad Petrum Aureolum,
Collatio Chriſti aſcendentis, &c. *vide, Triumphi Romanorum.*
Collatio Diuinorum & Papalium Canonum.
Collatio de libero arbitrio. *vide, Caſsani.*
Cont. Collatorem nouum. *vide, Nouus Proſper.*
Collectanea Bullarij aliorumque Summorum Ponti-

tificum Conſtitutionum necnon præcipuarum decisionum quæ ab Apoſtolica Sede. & Sacris Congregationibus, &c, Auctore Auguſtino Barboſa Luſitano.
Collectanea demonſtrationum ex Prophetis, Apoſtolis, & Doctoribus Eccleſiæ, quod Spiritus Sanctus à ſolo Patre procedit.
Collectio Controuerſarum Forenſium. *vide, Gerardi de Mainard.*
Collectio figurarum omnium Sacræ Scripturæ, niſi expurgetur.
Collectio Inſignium Concordantiarum, *vide, Congregatio.*
Collectio trium librorum. *vide, Berhardi Lotij.*
Collectiones omnes Congregationis Concilij.
Collegia Iuris. *vide, Antonij Matthæi.*
Collegiorum Belgiæ diuiſio. *Vide, Totius Belgicæ,*
Collegium Politico-Iuridicum continens omnium generalium politicarum materiarum breuem methodicam, & perſpicuam proportionem, &c. Proponente, & præſidente Io: Henslero.
Collegium Politicum iuxtà methodum logicam conſcriptum, & antè hac ad diſputandum propoſitum in Academia Giſſena.
Collenuccio Necocleonte. *vide lo Scudo. e l'Aſta.*
Colloquia duo cum Anabaptiſtis. *Vide, Georgij Caſſandri.*
Colloquia Eraſmi. *Vide. Deſiderij Eraſmi.*
Colloquia Tyronum. *vide, Conuiuia.*
Colloquij inter Palatinos, &c. *vide, Protocollum.*
Colloquiorum; ſeù dierum Canicularium tomus ſecundus. *vide, Simoni Maiolo.*
Colloquium Altemburgenſe.
Colloquium Badenſe.
Colloquium Bernenſe.
Colloquium Clerici, & Militis.
Colloquium Coclei. & Lutheri.
Colloquium Herphordienſe.
Colloquium Ieſuiticum.
Colloquium Lipſenſe.

Colloquium Marpurgenſe.
Colloquium Pariſienſe.
Colloquium Paſquilli. *vide, Paſquilli Eſtatici.*
Colloquium Poſſiacum.
Colloquium Schmaldicum.
Colloquium Vvitebergenſe,
Colloquium VVormatiæ inſtitutum anno 1540.
Colonienſis Concilij Enchiridion. *vide Enchiridion.*
Colonienſis Eccleſiæ Reformatio.
Colſcburgius. *vide, Matthæus.*
Columbanus. *vide, Symbolum Militare.*
Columbi Hierarchia. *vide, de Angelica, & humana Hierarchia.*
Colus. *vide, Gulielmus.*
Colymbeſes, ſeù de Arte natandi. *vide, Nicolai Vuinmanni.*
Comander. *vide, Ioannes.*
Combaſſon. *vide, Vera, & Dilucida.*
Combefis. *vide, Hiſtoria Monothelitarum.*
Comedia piaceuole della vera antica Romana, Catolica, & Apoſtolica Chieſa, nella quale dagl'Interlocutori vengono diſputate, e ſpedite tutte le controuerſie, &c.
Comedia detta il Teofilo. *vide, il Teofilo.*
Comes Mansfeldenſis. *vide, Volradus.*
Comitia Spiræ, & Vuormatiæ.
De Comitijs Romani Imperij. *vide Dominici Aramei,*
Commentaria de Coſtantini legibus. *vide, Franciſci Balduini.*
Commentaria de Continentia. *vide, Claudij Espencæi.*
Commentaria in Euangelium Lucæ. *vide, Didaci Stellæ.*
Commentaria Fabri. *vide, Iacobi Fabri.*
Commentaria Folengij. *vide, Ioannis Baptiſtæ Folengij.*
Commenraria Germanica in Cornelium Tacitum.
Commentaria ſuper Inſtitutum. *vide, Ioannis Schenckdeuini.*
Commentaria ſuper Ioſue. *vide, Andreæ Maſij.*

Com-

Commentaria in libros Regū. *vide, Claudij Rangolij.*
Commentaria in libros de Trinitate. *vide, Alcuini.*
Commentaria in Ouidij Metamorphoſeos. *vide, Ouidij Metamorphoſeos.*
Commentaria di Pudicitia. *vide, Antonij Bonfinij.*
Commentaria in Pythagoræ. & Phocylidis Poemata. *vide, Viti Amerbachij.*
Commentaria in Quadripartitum. *vide, Cardani Opera,*
Commentaria, quibus doctrina Scoti elucidatur, &c. *vide, Sacra Theologia Summa.*
Commentaria Rabbi Salomonis, & Chimiki, & Rabbini Hieroſolymitani, & ſimilium ſuper vetus Teſtamentum, tàm ſcripta habraicè. quàm latinè translata per Conradum, & Paulum Fagium hæreticos.
Commentaria in Seuerum Sulpitium. *vide, Gregorij Hornij.*
Commentaria in Tacitum. *vide, Commentaria Germanica. Andreæ Althamerij.*
Commentarij de Concubinarijs publicis. *vide, Bermundi Couerronij.*
Commentarij in Euangelium ſecundum Matthęū, Marcum, & Lucam. *vide. Noua Gloſſa.*
Commentarij in Galenum. *vide, Gaſparis Hoſmanni,*
Commentarij in Theophraſtum, *vide, Iulij Cæſaris Scaligeri,*
Commentarij in tres poſteriores libros Codicis. *vide, Franciſci de Amaya,*
Commentariolus Cæſarum, Pontificum, &c. *vide, Hadrianus Damnan.*
Commentariorum Aretini Index. *vide, Lucij Pauli Roſelli.*
Commentariorum hiſtoricorum noſtri temporis. *vide, Bellum ſexennale.*
Commentariorum Hugonis Donelli. *vide, Donelli Enucleati.*
Commentariorum de Immunitate Eccleſiaſtica, *vide, Petri Gambacurtæ.*

Com-

Commentariorum de Regno, aut quouis Principatu rectè. & tranquillè adminiſttando libri tres aduerſus (*falſo tamen*) Nicolaum Macchiauellum Florentinum.

Commentariorum de Statu Religionis, & Reipublicæ in Regno Galliæ, libri quatuor *ſine nomine Auctoris, Impreſſoris, & loci impreſſionis* omninò prohibentur.

Commentariorum de Statu Religionis, & Reipublicæ in Regno Galliæ primæ partis libri tres *ſine nomine Auctoris, & loci impreſſionis*.

Commentarium Bibliorum,

Commentarium Politicum de Iure Conciliorum. *vide, de Iure Conciliorum. Henningi Arniſei*

Commentarius de Angelo Melanchthonis.

Commentarius captæ Vrbis Ductore Borbonio ad exquiſitum modum confectus.

Commentarius in Codicis lib. *vide, Erneſti Gothmanni.*

Commentarius de conditione ob turpem, &c. *vide, Andreæ Cludij.*

Commentarius Erotematicus. *vide, Scotanus Rediuiuns.*

Commentarius Iuridico-Hiſtorico-Politicus. *vide, Dominici Arumæi.*

Commentarius de ortu Monſtrorum. *vide, Martini VVelnrichij.*

Commentarius in priorem Thimothæi Epiſtolam à Viro ſummæ pietatis conſcriptus.

Commentarius in quatuor præcipuos Decretalium titulos, *vide, Ioannis Zanzeri.*

Commentarius in Reſponſionem Synodalem, *vide, ex Reſponſione Synodali.*

Commentarius ſuper Decretales. *uide, Eraſmi Vngepaucri.*

Commentatio Politica de Exemptione Clericorũ, &c. *vide, Henningi Arniſei.*

Commentationes Cathedrariæ; &c. *vide, Ioannis Iacobi Vſſembecij.*

Commentatiuncula de Principum Prærogatiua. *vide, Bernardi Zieritzij.*
Commento ſopra il Conuito di Platone. *vide, Luca belli:*
In Commentum Chriſoſtomi Annotationes. *vide, Luciani Mantuani.*
Commerciorum Tractatus. *vide, Gaſparis Gaballini.*
Delle Commiſſioni, e facoltà, che Papa Giulio III. hà data à M. Paolo Odeſcalco.
De Commodis, & incommodis Religionis Ieſuitarum. *vide, Carolus Molineus.*
Commodus Brittanus. *vide, Paulus.*
De Communibus Delictis, &c. *vide, Bartholomæi Milletot.*
Della Communione con Gieſù Chriſto nell'Euchariſtia contro i Cardinali Bellarmino, e di Perron, Trattato di Gio: Maſtrezat Miniſtro della parola di Dio, tradotto dalla lingua Franceſe nella Italiana per Vincenzo Parauicino.
De Communione pro mortuis. *vide, Theophili Raynaudi.*
Ad Communionem exhortatio: *vide, Hieronymi Gebuileri,*
Communium contra communes. *vide, Hieronymi Zeuallos.*
Comœdia Tragica Suſannæ. *tàm cum nomine, quàm ſine nomine Auctoris.*
Comœdia ſuper quæſtione, quæ eſt maior conſolatio morientis.
Comœdiæ, & Tragędiæ aliquot ex veteri Teſtamento Collectore Ioanne Operino.
Comœdiæ, & Tragędiæ ex nouo, & veteri Teſtamento.
De Comparatione Euangelij Papæ, &c. *vide, Folium idiomate Gallico conſcriptum.*
Compendio hiſtorico dell'Italia. *vide, Dialogi Hiſtorici.*
Compendio dell'Oblighi, Indulgenze &c. della Con-

Confraternità della Santiſſima Trinità delle Redentione &c. *vide, libelli quidam continentes Indulgentias &c.*

Compendio de'Raguagli di Traiano Boccalini. *Vide, Auuiſi di Parnaſo.*

Compendio della Vita, e Miracoli del B. Andrea Auellini Chierico Regolare di Paſquino Pignoni.

Compendium, ſiuè Breuiarium textus, & gloſſematon in omnes veteris Teſtamenti, ſeù Inſtrumenti libros.

Compendium Orationum impreſſum Venetijs per Iunctas, & alios, donec expurgatum fuerit.

Compendium Theologiæ. *vide. Hippolyti Melangei.*

Compendium veræ, antiquiſſimæ. & Catholicæ doctrinæ. *vide, Manuale Catholicum.*

Compilationis Zuuinglianæ Refutatio. *vide Solida Refutatio.*

Componendæ Religionis Ratio. *vide, Optima Ratio.*

Comprehenſorium Iuris feudalis. *vide Camilli de Curtis.*

De Conceptu mentis, & de Conceptu ventris, *vide, Petri de Alua.*

Dù Conci'e di Trente Reuiſion. *vide Reuiſion.*

Conciliabulum Piſanum. *vide Concilium Piſanum.*

Conciliabulum Theologorum aduerſus bonarum literarum ſtudioſos.

Concilij Collectiones omnes, declarationes, & interpretationes.

Concilij Colonienſis Enchiridion. *vide Enchiridion.*

Concilij Tridentini Deciſiones, & Declarationes Illuſtriſſimorum S.R.E. Cardinalium eiuſdem Concilij Interpretum ad diuerſa Exemplaria, &c pręſertim ſecundum correctionem Petri de Marzilla. Opera, & ſtudio Ioannis de Gallemart.

Concilij Tridentini Acta. *Vide Acta.*

Concilij Tridentini Annotationes. *Vide Annotationes,*

Concilj Tridentini Declarationes, *Vide. Deciſionum Nouiſsimarum, Declarationes.*

Concilij Tridentini Decreta. *Vide, Decreta.*
Concilij Tridentini Hiſtoria. *Vide, Hiſtoria.*
Concilij Tridentini Translationes. *vide, Translationes.*
Ad Concilij Tridentini Hiſtoriam Notæ. *uide, Notæ, ſexaginta quatuor.*
De Concilio Mantuæ Sententia. *vide, Regis Angliæ.*
De Concilio Tridentino Scripta quædam. *vide, Scripta quædam.*
De Concilio Tractatus. *uide, Antonij de Roſellis.*
De Conciliorum iure. *uide, Henrici Arniſei.*
Concilium Baſileenſe, *uide, Libellus Apoſtolorum. Gaufridi, Conſilium.*
Concilium Piſanum. *quod veriùs,* Conciliabulum dicendum eſt.
Concionatorum Clypeus. *vide. Clypeus Concionatorum.*
Conciones Bernardini Ochini. *uide, Conciones F. Thomæ.*
Conciones de decem præceptis Dominicis,
Conciones Euangelicæ.
Conciones Nigrini. *uide, Georgij Nigrini.*
Conciones, & Sermones Sauonarolæ. *vide, Hieronymi Sauonarolæ.*
Conciones F. Thomæ de Senis *falsò adſcriptæ. & quæ reuera ſunt* Bernardini Ochini hæretici.
Concionum Idea. *vide, Abrahami Sculteti.*
Concionum Sacrarum tractandarum Idea. *vide, Ratio breuis,*
Conclaue delle Puttane. *vide il Puttaneſmo.*
Concluſiones practicabiles. *vide, Matthiæ Berlichij.*
Concluſionum ciuilium de Succeſſione Conuentionali, & Anomala Claſſis Prima per Bartholomæum Muſculum.
Concordantiarum Bibliæ Collectio. *vide, Congregatio, Farrago.*
Concordantiæ Principum Nationis Germanicæ de aſtutijs Chriſtianorum, vel Curtiſanorum.
De Concordia Eccleſiæ.
Concordia Pia, & vnanimi conſenſu repetita confeſſio

feſſio fidei, & doctrinæ Electorum, Principum. & Ordinum Imperij, atque eorumdem Theologorum, qui Auguſtanam confeſſionem complectuntur.
Concordia Prædeſtinationis. *Vide. Noua Concordia.*
De Cōcordia Sacerdotij, & imperij, ſeu de libertatibus Eccleſiæ Gallicanæ. Auctore Petro de Marca. Item alius liber ſub eodem titulo à Stephano Balutio impreſſus Pariſijs 1663. perperam adſcriptus Petro deMarca ex cuius retractatis ſcriptis, aliorumque erroneis ſententijs, opera præfati Balutij editus eſt.
Concordia ſcientię cum fide, Auctore Thoma Bonarte, Norditano Anglo,
De Concubinarijs publicis *uide, Bermundi Couerrunij.*
Condæi Principis litteræ, *uide, Ludouici Borbonij.*
Condemnatio præcipuarum corruptelarum. *vide, Illuſtriſsimi Principis.*
De Conditione ob turpem. vel iniuſtam cauſam, *vide, Andreæ Cludij.*
Conditioni di Abbas Rè di Perſia di Pietro della Valle il Pellegrino in Venetia 1628. *Cum Auctor vt ſuum tantum agnoſcat librum, qua Romæ impreſſus eſt.*
Conferentiæ cœptæ Senis Acta. *uide, Acta conferentiæ.*
Confeſſariorum Aphoriſmi. *vide, Emanuel Sà.*
Confeſſariorum praxis. *vide, Praxis Confeſſariorum,*
Confeſſio Anglicana.
Confeſſio Antuerpienſis.
Confeſſio Argentinenſis.
Confeſſio doctrinæ Saxonicarum Eccleſiarum Synodo Tridentina oblata, Anno Domini 1551.
Confeſſio Eccleſiæ Tigurinæ.
Confeſſio fidei Anguſtanæ.
Confeſſio fidei Baronum. & Nobilium Boemiæ.
Confeſſio fidei. & doctrinæ Electorum Principum. *vide, Concordia Pia.*
Confeſſio fidei de Euchariſtiæ Sacramento per Mi-

niſtros Eccleſiæ Saxonicæ.
Confeſſio fidei Miniſtrorum Vuitembergenſium.
Confeſſio Miniſtrorum Ieſu Chriſti.
Confeſſio piæ doctrinæ, quæ nomine Chriſtophori Ducis Vuitembergenſis, &c. fuit propoſita per Legatos eius die 24. menſis Ianuarij anno 1552. Congregationi Concilij Tridentini.
Confeſſio Religionis, ſeu fidei Chriſtianæ Sacratiſsimo Imperatori Carolo V. in Comitijs Auguſtæ anno Domini 1530. per legatos Ciuitatum Argentorati. Conſtantiæ, Menningæ, & Lindauiæ exhibita.
Confeſſio Saxonica.
Confeſſio VValdenſium.
Confeſſio Vuitembergenſis.
De Confeſſione Auguſtana acta, & ſcripta. *vide, Acta & ſcripta.*
Confeſſione di fede Cattolica, & Apoſtolica in Villafranca.
Confeſſione di fede Cattolica, & Apoſtolica fatta di commune accordo ſecondo la doctrina dell' Euangelio di N. S. Gieſù Chriſto aggiuntoli vn breue diſcorſo dell'vtliità di leggere, e ſtudiare in queſti vltimi, e miſerabili tempi.
La Confeſſione di Theodoro Beza corretta, e ſtampata di nuouo in Roma (*falsò tamen cum ſit libellus Geneuæ impreſſus*) per ordine del Papa.
Confeſſionis Auguſtanæ Apologia.
Confeſſionis Auguſtanæ cauſæ, quare, &c. *vide, Auguſtanæ Confeſſionis.*
Confeſſionis liber. *vide, Natalis Bedæ.*
Confeſſionis Orthodoxæ repetitio. *vide, Academiarum.*
De Confirmatione vtili, & inutili. *vide, Ioannis Zanzeri.*
Confitendi, & orandi modus. *vide, Modus confitendi, & Modus orandi.*
Conflagratio Cordigeræ Nauis.
Conformi. *vide, Bartholomæus.*
Conformità della Chieſa Romana con li Gentili. *Liber Gallicè conſcriptus.*

Les

Les Conformitez des ceremonies modernes auèc les Anciennes.

Confraternitatis *Sanctiſsimæ* Trinitatis de' Redemptione Captiuorum, & B. Marię, de Remedio, Idea Indulgentiæ &c, *uide, libelli quidam continentes Indulgentias.*

Confutatio determinationis Doctorum Pariſienſiũ contra Martinum Lutherum.

Confutatio præcipuarum corruptelarum. *vide, Illuſtriſsimi Principis.*

Confutatio vnius & viginti propoſitionum de differentia legis. & Euangelij.

Congeſtio bonarum mulierũ. *vide, Laus Matrimonij.*

Congregatio, ſiuè Collectio inſignium Concordantiarum Bibliæ.

Congregationis Anglicanæ examen. *uide, Examen.*

Congregationis Concilij Collectiones. *vide, Declarationes.*

Congregationes Concilij Declarationes. *uide, Declarationes Cardinalium.*

De Coniugio ad Dauidem Chytreum. *vide, Carmina, & Epiſtola.*

De Coniugis Clandeſtinis. *vide, Baſilij Monneri.*

De Coniugis morte Elegiæ, *vide. Elegia aliquot.*

Conradi Clingij opera omnia, donec expurgentur.

Conradi à Liecthenaù Abbatis Vſpergenſis Chronicon vbique impreſſum, nouiſſimà verò editio Argentoratenſis anni 1609. ablatis duabus Epiſtolis, in quibus hęreticorum encomia continentur, permittitur: Paralipomenon quoque aliàs prohibitum cum omnibus poſtillis, & additionibus eidem editioni inſertis prohibetur.

Conradi Schluſſer-burgij Opera omnia.

Conradius, vel Conradus. *vide, Alphonſus.*

De Conrado Sueuiæ Principe. *vide, Nicolai Ciſneri.*

Conradus Almerus. *vide, Ioannes.*

Conradus Aslacius. *vide de Dicendi, & differendi ratione.*

Conradus Badius.
Conradus Breherus.
Conradus Churrerus.
Conradus Clauſerus. *uide etiam, Ludouici, ſeu Lanici.*
Conradus Cordatus.
Conradus Daſypocdius.
Conradus Dietericus *vide, Cunradi.*
Conradus Fagius. *vide, Commentaria Rabbi Salomonis.*
Conradus Geſnerus.
Conradus Gibelus, vel Grebellius Tigurinus.
Conradus, ſiuè Gothardus.
Conradus Hersbachius.
Conradus Lagus.
Conradus Lautembach, vel Lutembach.
Conradus Lycoſtenes. *uide, Theatrum vitæ humanæ.*
Conradus Merckalinus.
Conradus Neander Bergenſis.
Conradus Pellicanus,
Conradus Perca.
Conradus Porta.
Conradus Rettershuſius. *uide, Cunradi.*
Conradus Schrek.
Conradus Scluſeburgius. *vide, Theologia Caluiniſtarum.*
Conradus Somius.
Conradus Trenuè de Fridesleuen.
Conradus Vlmerus.
Conradus Vuolff. Piatz.
Conſcientia Ieſuitica Iacobi Laurentij verbi Dei Adminiſtri: eiuſdem Appendix ad Ieſuitarum conſcientiam.
Conſcientiæ afflictæ vt conſolentur. *vide Doctrina veriſſima.*
Pro Conſcientijs formandis precationes. *vide, Meditationes, & precationes.*
De Conſcribendis Epiſtolis tractatus. *vide, M. Thomæ Sagittarij.*

Con-

Conſcriptiones omnes, ſeù Paſquilli. *vide, Paſquilli omnes*.
Conſideratione di Frà Matteo da Veglia. *vide, Guſto afflitto di Giesù Chriſto*.
Conſiderationi ſopra le Cenſure della Santità di Paolo V. contro la Sereniſſima Republica di Venetia del P. M. Paolo di Venetia dell' Ordine de' Serui.
Conſiderations ſur' le lettre composéè par M. L. Eueſque de Vabres pour Eſtre enuoy ee au Pape en ſon nom. & de quel ques autres Prelats.
Conſiglio d'alcuni Veſcoui congregati in Bologna.
Conſilia duo. *vide, Carolus Molineus*.
Conſilia Reuſneri. *vide. Nicolai Reuſneri*.
Conſiliarius nouus, *uide Homo Politicus*.
Super Conſilio Delectorum Cardinalium. *uide, Aequitatis Diſcuſſio*.
Conſiliorum, & Conſultationum liber. *uide, Erneſti Cothmanni*.
Conſiliorum Iuris Centuria. *vide, Hieronymi Schurff*.
Conſiliornm Matrimonialium tomi duo. *uide, Laurentij Kircouij*.
Conſiliorum, ſiuè Reſponſorum volumina duo. *vide, Hieronymi Treutleri*.
Conſiliorum Reuelatio. *uide, Reuelatio*.
Conſiliorum tomus primus, *vide, Reſponſorium iuris*.
Conſiliorum volumen. *uide. Ioannis Stucchij*.
Conſilium Abbatis Panormitani pro Concilio Baſileenſi.
Conſilium datum Amico de recuperanda, & in poſterum de ſtabilienda pace Regni Poloniæ.
Conſilium de emendanda Eccleſia.
Conſilium Gregorio XV. exhibitum per Michaelem Lonigum de adhortando Sereniſſimum Maximilianum Bauariç Ducem ad petendam dignitatis Electoralis nuper obtentæ confirmationem à Sede Apoſtolica iuxtà exemplar Arcenni editum

tum, cui nunc præfatio, & cenſura acceſſit G. I. V.
Conſilium Miniſtrorum Geneuenſium. *uide, Conuentus Geneuenſis.*
Conſilium ſuper Papæ Sfondrati, &c. *uide, Pium Conſilium.*
Conſilium Pauli III. datum Imperatori in Belgis, cum Euſebij Pamphili pia explicatione.
Conſilium Profectionis Marci Antonij de Dominis *vide, Marci Antonij de Dominis.*
Conſiſtorialis Proceſſus. *uide Proceſſus Conſiſtorialis.*
Conſiſtorij forma. *uide, Liber continens doctrinam, &c.*
De Conſolando periculosè decumbentes, *vide, Ratio, & Methodus. Modo, è via breue.*
De Conſolatione. *vide. Cardani opera,*
De Conſolatione Peccatorum. *vide, Belial.*
Conſolatoriæ Epiſtolæ. *vide. Pauli IV.*
Conſtantia naturæ. *vide, Ioannis Ionſtonis.*
De Conſtantini falſa donatione. *vide, Laurentij Valle,*
De Conſtantini legibus, *uide, Franciſci Balduini.*
Conſtantinopolitana Bibliotheca, donec expurgetur.
De Conſtantinopolitano itinere. *uide, Georgij Douſa.*
Conſtantinus Anglus. *vide, Georgius.*
Conſtantinus Caietanus. *vide, de Religioſa.*
Conſtantinus de la Fuente Hiſpanus.
Couſtantinus Magnus. *uide, Franciſci Balduini.*
Conſtantinus Phrigius. *uide. Paulus.*
Conſtitutio Sacri Concilij Baſileenſis. *vide, Libellus Apoſtolorum.*
Conſultatio de Principatu inter Prouincias Europæ. *vide, Friderici Achillis.*
De Continentia *vide, Claudij Enſpencei.*
Continuatio hiſtoricæ narrationis. *vide, Mercurij Gallo-belgici.*
Continuatio Temporum Germani cuiuſdam ab anno ſalutis 1513, vſque ad annum 1549. *quæ ſolet addi Chronico Euſebij ab eo loco, vbi incipit,* Noua temporum continuatio, niſi emendetur.

Cõtinuatione del Cõmentario delle guerre ſucceſſe in Alemagna del Conte Maioliuo Biſaccione.
De Contrabannis Clericorum. *vide, Caroli Cala.*
Controuerſia de Auxilio, & libero Arbitrio, quaratione, &c. *vide, Pauli Benij.*
Controuerſia de Maieſtate Corporis Chriſti. *vide, Synodus Sanctorum Patrum.*
Controuerſia de vera, & non interrupta ſucceſſione filiorum S. Franciſci. *vide, Libri omnes impreſſi.*
Controuerſiarum Forenſium Collectio. *vide, Gerardi de Meynard.*
Controuerſiarum Logicæ. *vide, Rodulphi Gocleníj.*
Controuerſiarum omnium Summarium. *vide, Summarium.*
Controuerſiarum Pacificationis præparatio, *vide, Praſcheni.*
De Controuerſijs inter Calcedonenſem Epiſcopum, & Regulares Angliæ. *vide, Libri omnes. & ſinguli.*
De Controuerſijs inter Catholicos, & Hæreticos. *vide, libri vulgare idiomate.*
De Controuerſijs relatore Philetimo. *vide, Somnium Hipponenſe.*
De Conuentionali ſucceſſione. *vide, Conclusionum Ciuilium.*
Conuentualium Nouarienſium cauſa contra officiatos. &c. *vide reſponſorium Iuris.*
Conuentus Affricanus, ſiuè Diſceptatio Iudicialis apud Tribunal Præſulis Auguſtini;&c. enarratore Artemidoro Eneirocritico à Rouen,
Conuentus Auguſtenſis.
Conuentus Eccleſiæ, quo Auctore, &c. *vide, Quæ Regia poteſtas.*
Conuentus Geneuenſis, ſiuè Conſilium Miniſtrorũ Geneuenſium in Diuerſorio quodam iuxta Geneuam habitum, &c.
De Conuentu Haganonen.
Conuerdalius. *vide, Milo.*
De Conuertendis libris Sacris, &c. *uide Bononia.*
Sopra il Conuito di Platone commento. *vide Lucabelli.*

Con-

Conuiualium Sermonum. *vide, Ioannis Peregrini.*
Conuiuia, ſeù colloquia Tyronum.
Cooke. *uide Antonius.*
Copernicanæ Aſtrologiæ Epitomæ. *Vide, Ioannis Kepleri.*
Copernicus. *uide, Nicolaus.*
Copia d'vna lettera ſcritta da vn Padre Chierico Regolare ad vna Signora ſua penitente, deuota del Santiſs. Sacramento dell'Altare, oue ſi moſtra quanro ſia vtile, &c. donec corrigatur.
Copia d'vna lettera ſcritta alli 4. di Gennaro MDL.
Copius Balthaſſar.
Copperus, *vide, Thomas.*
Coppola. *uide. Maria concepta.*
Coptis Chriſtianus.
Corallus. *vide, Abydenus.*
Coranus Antonius.
Coraſij Opera. *vide, Ioannis Coraſij.*
Corbachienſis Valdeſij. *vide, Ioſiæ Nolden.*
Corbeau. *uide, Thomas.*
Cordatus. *uide, Conradus.*
Cordelius Torgenſis. *uide. Marcus Cordelius.*
Corderius. *vide, Maturinus.*
Cordigeræ Nauis Conflagratio,
Cordus. *vide, Euritius.*
Coringius de Imp. Germanici, &c. *vide, Hermanni.*
Cornarus. *uide, Ianus.*
Corij Hiſtoria. *vide, Bernardini Corij.*
Cornelij Ianſenij Epiſcopi Ipreñ Auguſtinus vbiq; & quocumque idiomate impreſſus.
Eiuſdem Paralellus errorũ Maſſilienſium; & quorumdam recentiorum.
Cornelij Ianſenij, &c. Laudatio funeralis dicta à F. Ioanne à Lapide.
Cornelij Ianſenij Doctrina. *Vide, Libri omnes. Approbatio. Apologie di Monſievr. Examen Libelli. Vtrum ſit damnandus. Auguſtini Hipponen, & Auguſtini Ipren.*
Cornelii Paraphraſis. *vide Paraphraſis. Targum.*
In Cornelium Tacitum Commentaria, *Vide, Commen-*

mentaria Garmanica. Andreæ Althameri.

Cornelius Agrippa. *uide. etiam Henricus.*

Cornelius OOms. *vide. Vindiciæ pro Illuſtri.*

Cornelius Scribonius. *vide, Enchiridion.*

Cornerus, vel Crumerus. *uide, Ioannes.*

Cornerus. *uide. Iacobus, Cantica Selecta. Chriſtophorus.*

Corolla œcodomiæ minoriticæ ſcholæ Salomonis. ſiuè pars altera manualis ſummæ totius Theologiæ Auctore Fr. Antonio Broudino, donec corrigatur.

Corona Regia. *uide, Iſaaci Caſauboni.*

Coronatio Innocentij Papæ X. *vide Laurentij Bank.*

De Coronatione ad Carolum V. *uide, Opuſculum.*

Coropædia. ſiue de Moribus, & vita Virginum Sacrarum, Gaſpare Styblino Auctore.

De Corpore, & Sanguine Chriſti. *uide. Beltrami liber.*

De Corporis Chriſti feſto. *uide, Diſputatio.*

De Corporis Chriſti Maieſtate: *vide, Synodus Sanctorum Patrum.*

De Corporis partium vſu. *uide, Gaſparis Hofmanni.*

Corradns. *uide, Conradus.*

Corranus. *uide. Antonius.*

De Correctione ſtatus Chriſtiani: *Vide, de Emendatione.*

De Correctione neceſſaria Theologiæ Scholaſticæ, *vide Chriſtophori à Capite-fontium.*

Il Corriero Sualigiato publicato da Genifacio Spironcini,

De Corrigendis Regularibus. *uide, Aurea Methodus.*

De Corrigendis ſtudijs. *uide. de uita Iuuentutis.*

De Corrupto Eccleſiæ Statu. *uide, Varia Doctorum.*

Il Correggiano di Baltaſſar' Caſtiglione, *præterquam correctus iuxtà Venetam impreſſionem.*

Coruinus. *Vide, Andreas. Antonius. Marcus Antonius.*

Coruus, *vide, Andreæ Corui.*

Coſmi Maioris. &c. *uide, Roberti Flud.*

Coſmius. *uide, Ioannes.*

Coſto,

Coſmopeia. *Vide, Auguſtini Eugubini. Gaſparis Styblini.*
Coſto. *uide, Fuggi l'otio.*
De Coſtumi della Francia Raguaglio. *uide, Ioannis Baptiſta Marini.*
Cotthmannus. *uide, Erneſti Cotthmanni.*
Cotta Lamburgius. *uide. Franciſcus Cotta. Io: Franciſcus.*
Coueronius Viuarienſis. *Vide, Bermundi Coneronij.*
Coxus. *uide, Riceardus: Leonardus.*
Crakanthorp. *uide, Defenſio Eccleſia Anglicana.*
Cranmerus. *uide, Thomas.*
Cratander. *uide, Andreas.*
Crato Milius.
La Crancè Orthodoxè. *uide. dell'Honneur*
De Creditorum Præferentijs. *uide, Hermannus Meyſer.*
Crellius. *uide, Paulus. Fortunatus.*
Cremenſis Opera. *uide, Baptiſta Cremenſis.*
Pro eodem Apologia. *uide, Seraphini Firmani.*
Cremonini Diſputatio de Cælo. *Vide, Caſaris Cremonini.*
Crepundia Chriſtianæ Iuuentutis.
Criminalis Praxis. *Vide, Iodoci Damhauderij.*
Criminalis Tractatus. *vide. Ioannis Harpræcti.*
Criſippus de Libero Arbitrio.
Criſis, ſeù Veræ, Chriſtianæque Philoſophiæ, &c. *vide, Iulij Velsij.*
Criſpinus. *vide, Ioannes.*
Critius Polonus. *uide, Andreas.*
Cronerns. *vide, Ioannes.*
Cronicen. *uide, Diſputatio.*
Crouſers Antuerpienſis. *vide, Lectiones Parenetica.*
Crouuleyus. *uide, Robertus.*
Cruciger. *Vide, Gaſpar.*
Crucius. *Vide, de Nocte, & Nocturnis Officijs.*
Crudelis Iniquitas, &c. *uide, Synodi Dordracenæ.*
Crumerus. vel Cornerus. *Vide, Ioannes.*

Cru-

Cruſius. *vide, Martinus.*
Crux Chriſtiani cum quibuſdam annotationibus in S. Hilarium.
Culman, ſeù Khielman. *uide, Leonardus.*
Cuno. *uide, Ioannes.*
Cunradi Dieterici. Inſtitutiones Catecheticæ.
Cunradi Ritteshuſij differentiarum Iuris Ciuilis, & Canonici ſeù Pontificij libri ſeptem,
Eiuſdem liber, *cui titulus* Ius Iuſtinianæum, hoc eſt Nouellarum Imperatoris Iuſtiniani Auguſti expoſitio Methodica.
Curradus vel Cunradus. *uide, Conradus.*
Cur Eccleſia quatuor Euangelia acceptauit.
De Curatione Magnetica Vulnerum. *Vide, Rodulphi Goclenij.*
Cureus, *uide, Annales Gentis Syleſiæ. Ioachimus.*
Curiæ Pariſienſis Defenſio. *uide. Duareni liber.*
Curio. *uide, Cœlius Horatius, Franciſci Guicciardini.*
Curricula Imperatorum. *vide, Hermanni Kirchneri.*
C.V.S. *ſic quidam (ſe inſcribit Auctor) vide, Iconica, & hiſtorica deſcriptio.*
Curſus Theologici iuxtà ſcholaſticam. &c. tomus quintus, Auctore R. P. Franciſco Amico Coſentino, donec corrigatur, correctus verò iuxtà correctionem expreſſam in decreto 6. Iulij 1655. permittitur.
De Curtiſanorum Aſtutijs. *Vide, Concordantia Principum.*
De Curtis. *Vide, Camilli.*
Cuſpinianus. *vide, Ioannis Cuſpiniani,*
Cutellius. *uide, Codicis legum Sicularum, De Priſca, & recenti.*
Cyconius. *uide, Oſualdus.*
Cymbalum Mundi.
Cyngneus. *uide Ioannes Polycarius.*
Cyprianus Crouſer. *uide, Lectiones Parenetica.*
Cyprianus Leouitius.
Cyriaci Herdeſiani de periurio, eiuſque differen-

cijs

tijs, & effectibus Repetitio.
Cyriacus Spangembergius. *uide etiam, Epiſtola conſolatoria.*
Cyri Theodori Prodromi Epigrammata.
Czaphko, *uide, Ioannes.*
Czoch. *vide, Laurentius.*

D

DADVCO Melchiore. *Vide, Iubar Cæleſtis veritatis.*
De Dæmonum præſtigijs. *vide, Ioannis Vuierij, Magica, ſeù Mirabilium.*
Damaſi Blyemburgi Venerum Blyemburgicarum, ſiuè horti Amoris, Areolę quinque,
Damahuderij Praxis Criminalis. *vide, Iodoci.*
Damianus Caccinus, *vide, folia quadam.*
Damnan Gandauenſis, *vide, Hadriani Damnan.*
Danæus. *uide. Lambertus. Aphoriſmi Politici.*
Dani Fabulæ. *uide, Ogerij.*
Daniel Bedembergius.
Daniel Hofmannus.
Daniel Lipſtorpius, *uide, Formatio.*
Daniel Octonius Origenſis. *uide. Diſſertatio Iurídico-Politica.*
Daniel Sennertus. *Vide. Phyſica Hyponemata.*
Daniel Toſſanus.
Danielis Angelo-Cratoris Scholæ Stadenſis Collegæ Officina poetica, ſiuè Viridarium poeticum.
Danielis Claſſen V.I.D. de Iure aggratiandi.
Danielis Heinſij Sacrarum exercitationum ad nouum Teſtamentum, libri 20.
Eiuſdem Ariſtarcus, ſiuè ad Nonni in Ioannem Meraphraſin exercitationes emendatiores nunc, & auctiores editæ.

Da-

Danielis Loheti de Republica Eccleſiaſtica, *Vide. Serex Primus.*
Danielis Molleri I.C. Semeſtrium libri quinque.
Dantis Monarchia.
Daquin Sententiæ, & Prouerbia, *Vide, Sententia, & Prouerbia Rabinorum.*
Darrius. *Vide, Ioannes.*
Daſypodius. *Vide, Conradus, Paulus.*
De Datariæ Stylo, ac de Datarij Officio,& Iuriſdictione. *uide, Tractatus de officio.*
Dathenus. *vide, Petrus.*
Dauid Chytreus. *uide etiam, Dauidis, Natan. Carmina.*
Dauid Georgius.
Dauid Georgius ex Delphis.
Dauid Maghen. *uide, Medaglia.*
Dauid Paræus,
Dauid Peiferus Lipſius, vel Pfeffinger, vel Pfaiferus.
Dauid de Pomis Hebræi de Medico Hebræo enarratio apologetica. quamdiù emendata non prodierit,
Dauid Scheffer.
Dauid Seangius.
Dauid Thoner.
Dauid Vueterus.
Dauid Vuithedus.
Dauid Vuoitus.
Dauidis Blondelli de Iure plebis in regimine Eccleſiaſtico. Diſſertatio.
Dauidis Chytrei liber de Auctoritate, & certitudine Chriſtianæ Doctrinæ, ac ratione diſcendi Theologiam.
Dauidis, & Goliat Monomachia. *uide, Iacobi Schepperi,*
Dauidis Origani Glacen Ephemerides. donec expurgentur.
Dauidis Pſalmi. *uide, Pſalmi Dauidis. Ioannis Matthæi.*
Dauidis Pſalterium. *uide, Pſalterium.*
Dauit, *uide, Franciſcus,*

Dau-

Dauſus, *uide, Ioannes.*
D. B. C. *(his litteris ſuum nomen inſcribit quidam Auctor.) uide, Epiſtolarum Decretalium.*
De Debito obſequio Principibus ſæcularibus. *uide, Gulielmi Baret,*
Decades Boccacij. *uidi, Boccacij Decades.*
Decades Fabularum. *uide, Ioannes Vualchij.*
Decades Vitarum Theologorum, *uide. Melchioris Adami.*
In Decalogum Epiſtola, & Præfatio, *Vide, Epiſtola, & præfatio.*
Decem Anulorum libri. *uide, Libri decem Anulorum.*
De Decem præceptis. *uide, Conciones. Tabulæ duæ, &c.*
Decem Præceptorum Epitome. *uide, Epitome.*
De Decimarum materia aduerſus Polon. Societ. Ieſu, *uide, Speculum Zeli.*
Decimatoris Sylua, *uide, Henrici Decimatoris.*
De Decimis Tractatus. *Vide, Tractatus de Redditibus.*
Deciſione d'vn caſo in materia de cambi, *uide, Antonio di S. Saluatore.*
Deciſiones omnes Concilij, & eorum Collectiones.
Deciſiones, & Quæſtiones Senatus Archiepiſcopalis Metropolis Vlyſſiponenſis Regni Portugalliæ ex grauiſſimorum Patrum reſponſis collectæ, &c. ab Emanuele Themudo da Fonſeca donec corrigantur.
Deciſiones Sacri Concilij Tridentini. *uide. Concilij Tridentini.*
Deciſionum Illuſtrium Saxonicarum. *uide, Benedicti Carpzonij.*
Deciſionum nouiſſimarum Rotæ Romanæ. ſiuè Sacri Palatij Romani Pars quarta continens, tum deciſiones varias. tùm declarationes Concilij Tridentini habitas è Bibliotheca manuſcripta D. Proſperi Farinaccij, &c.
Declaratio nominum Chaldæorum, niſi corrigatur.

De-

Declaratio perſpicua Alchymiæ tranſmutatoriæ; *uide, Defenſio, & Declaratio.*
Declarationes Cardinalium Congregationis Concilij Tridentini vna cum Ioannis Sotealli, & Horatij Lucij Adnotationibus.
Declarationes eorumdem Cardinalium ex vltima recognitione Ioannis Gallemart cum citationibus Ioannis Sotealli, & Auguſtini Barboſæ.
Declaratione Du François Clouet cy-deuant appelle Pere Baſile de Rouen, ou il deduit les raiſons qu'il a eues de ſe ſeparer de l'Egliſe Romaine pour ſe renger à la Reformee.
Declarationes Concilii Tridentini ex Bibliotheca manuſcripta: *uide, Deciſionum nouiſſimarum.*
Declarationum Concilij Tridentini Collectiones omnes, & quaſcumque.
Des Declarations des Curez. *uide, Summaires des Declarations.*
Declaratoria Iubilæi.
Decreta Concilij Tridentini ad ſuos quoque titulos ſecundum Iuris Methodum redacta adiunctis declarationibus auctoritate Apoſtolica editis, &c. per F. Petrum Vincentium de Marzilla.
Decreta Eccleſiæ Gallicanæ. *uide. Laurentij Bocchelli.*
Super Decretales Commentarius. *Vide, Eraſmi Vngepaueri.*
Decretalium Epiſtolarum. *Vide, Epiſtolarum Decretalium.*
In Decretalium præcipuos Tit: *Vide, Melchior Clingius.*
Decretalium Septimus. *Vide, Petri Matthæi.*
Decretum Norimbergenſe editum anno 1523,
Dedekindus. *Vide, Fridericus.*
Dedicatoria Epiſtola in Ciſtam Medicam. *Vide, Ciſta Medica.*
Dedicatoria Marci Antonij de Dominis. *Vide, Hiſtoria del Concilio Tridentino.*
Dedicatoria præfixa Regulæ Societatis Ieſu. *uide, Epiſtola Dedicatoria.*

Dedicatoria Simonis Scardij. *Vide, Syntagma tractatuum.*

De Defendendis Iuribus. *Vide, Ioannis de Roa.*

Defenſa dell' Autoritad Real en las Perſonas Eccleſiaſticas del Principado de Catalunna.

Defenſio aduerſus axioma Catholicum, ideſt Criminationem Roberti Epiſcopi Abringenſis.

Defenſio Belgarum contra euocationes cauſarum, & peregrina iudicia.

Defenſio Chriſtianorum, qui ſunt in Gallia, &c. *Vide, Apologia, ſeu defenſio.*

Defenſio, & Declaratio perſpicua Alchimiæ tranſmutatoriæ oppoſita Nicolai Guiperti Lottaringi, Philoſophi Medici Expurgationi virili, & Gaſtonis Clauei I. C. Niuernatis Apologiæ, &c. opera, & ſtudio Andreæ Libonij Rotemburg.

Defenſio Duciſſæ Munſterbergenſis, *Vide, Vrſula.*

Defenſio Eccleſiæ Anglicanæ Rich Crakanthorp Opus poſthumum à Ioanne Barkam in lucem editum.

Defenſio pro Eraſmo. *Vide, Alphonſi Enriquez.*

Defenſio Tractationis de diuerſis Miniſtrorum Euangelij gradibus ab Hadriano Sarauia edita, &c.

Defenſio pro Valeriano Magno, in qua Exponitur Eccleſiæ Romano-Catholicæ ſcandalum, ideſt Ieſuitarum hæreſis, ſeù atheiſmus detectus à Theophilo.

Defenſio Veſtigationum Peripateticarum Matthæi Ferchij Veglenſis &c. ab offenſionibus Belluti, & Maſtrij, donec corrigatur.

Defenſio pro Zuinglio,

Pro Defenſione Regiæ Iuriſdictionis, & illius præeminentiæ. *Vide, Iuſtificationes Motiuorum.*

De Dei fiducia, & miſericordia. *Vide, Roffenſi falsò adſcriptus, &c.*

Dei opus exameron.

De Dei prouidentia. *Vide etiam, Sermones de prouidentia.*

De Dei vera, & falſa cognitione. *Vide, Libri duo de falſa, &c.*
Deiparæ Imagines. *Vide, Imagines,*
Deiparæ Laudes. *Vide, Sanctiſsimæ Deiparæ.*
Delbrunerus. *uide, Philippus.*
De Delictis communibus, &c. *uide, Bartholomæi Milletot.*
Deliciæ centum Poetarum. *uide, Ranutij Cheri.*
Dellingius. *uide Knopper.*
La Demande de Monſeur l'Eueſque de Delly. *uide, dell'Honneur,*
Les Demandes faicts è Monſieur de Belley. *ibidem.*
A' Demande quatre reſponſe. *uide, Reſponſe.*
Demonomania Bodini. *uide,. Ioannis Bodini.*
Demonſtratio ſolida, quod Eccleſia Romana, &c. *uide, Chriſtiani Kortholti.*
Dempſterius *uide, Thomæ Dempſterij.*
Denchius. *uide, Ioannes.*
De Deo Immortalis Animæ Beatitudine. *uide, Ioannis Micrelij.*
Des Deſniers Troubles. *uide, Hiſtoire des Dorniers.*
La Deroute e la confuſion des Ianſeniſtes. *uide, Les Enlumineures*
Deſcriptio Comprobatoris veræ, Chriſtianeque Philoſophiæ. *uide, Iulij Velsij.*
Deſcriptio præcipuorum hæreſarcharum. *uide, Iconica, & Hiſtorica.*
Desdrenſis. *uide, Petrus.*
Deſiderij Eraſmi Roterodami libri Infraſcripti. Colloquia, Moria, Lingua, Chriſtiani Matrimonij Inſtitutio, de Interdicto eſu carnium, Paraphraſis in Matth. quæ à Bernardino Tomitano de latino ſermone in Italicum conuerſa eſt. Cætera verò opera ipſius, in quibus de Religione tractat tamdiù prohibita ſint, quamdiù à Facultate Theologica Pariſienſi, vel Louanienſi expurgata non fuerint. Adagia, quæ non ſunt ex editione Pauli Manutij, expunctis locis ſuſpectis iudicio alicuius Facultatis Theologicę Vniuerſitatis Catholicæ, vel Inquiſitionis ali-

cuius Generalis permittuntur; Ea verò, quæ ſunt ex editione Pauli Manutij permittuntur.

F. Dethmanuus à Bolman, *uide, Symbolum Militare.*

Deuota admonitio. *uide, Amica.*

Deuotiſſimæ preces ad Beatiſſimam Virginem. *vide preces deuotiſsima,*

Deus, & Rex *ſic inſcribitur quidam liber.*

Diaboli Bulla.

De Diabolicis incantationibus. *vide, Magica. ſeu Mirabilium,*

Dialectica legalis. *etiam cum nomine Auctoris.*

Dialectica Reſolutio. *vide Analyſis reſolusio.*

Dialecticarum partitionum. *uide, Rodulphi Goclenij.*

Dialacticæ Exercitationes. *vide, Ioannis Scholij.*

Dialexeon Academiarum. *vide, Adami Theodori Siberi,*

Dialogi aduerſus Ioannem Eckium.

Dialogi Iſtorici ouero Compendio hiſtorico dell'Italia, e dello ſtato preſente de'Prencipi, e Republiche Italiane dell'Accademico Incognito, Parte prima, ſeconda, e terza.

Dialogi Luciani. *vide, Luciani Samoſatenſis.*

Dialogi di Mercurio, e Caronte.

Dialogi Olympiæ Fuluiæ Moratæ.

Dialogi Politici, ouero la Politica, che vſano in queſti tempi i Prencipi, e le Republiche Italiane, per conſeruare i loro ſtati.

Dialogi Sacri *ſine nomine Auctoris, qui tamen ſunt Sebaſtiani Caſtalionis Hæretici.*

Dialogi, & ſcripta contra Ioannem XXII. *vide, Gulielmi Ochami.*

Dialogo di Chriſtofaro Bronzini della dignità, e nobiltà delle donne, donec corrigatur.

Dialogo di Giacopo Riccamati Oſſanenſe, Interlocutori il Riccamati, e'l Mutio.

Dialogo di Galileo Galilei, doue ne i congreſſi di quattro giornate ſi diſcorre ſopra i duoi Maſſimi Siſtermi del mōdo Tolemaico, e Copernicano.

Dialogo per inſtruire i fanciulli. *Vide, Catechiſmo cioè Formulario.*

Dia-

Dialogo molto curioſo, è degno tra dui Soldati volontarij dell' Altezze Sereniſſime di Modena, è Parma.
Dialogo tra Paſquino è Marforio. *uide, il Puttaneſimo Romano.*
Dialogo della verità. *uide, Hieronymi Sauonarolæ.*
Dialogorum contra Gentiles. *uide, Ioannes Miraly.*
Dialogorum Verſio. *uide, Victorini Strigelij.*
Dialogues en cinque langues Eſpagnole, Italienne Latine, Françoiſe, & Alemande, compoſez premierament par Filippe Garnier.
Dialogues contro les Miſſionaires. *uide, Noù Dialogues.*
Dialogus, aliàs Aula. *uide, Iulius.*
Dialogus de Arte natandi. *uide, Nicolai Vinmanni.*
Dialogus de Doctrina Chriſtiana,
Dialogus Karſtans, & Regellians,
Dialogus de morte Iulij II, Papæ, ſiuè Iulius.
Dialogus Murnarus Leuiathan,
Dialogus obſcurorum Virorum, in quo tres colloquuntur Theologi,
Dialogus Orat Pontificis Romani. & illius qui eſt Pontifici à confeſſionibus.
Dialogus Paradoxos; quo Romani Pontificis Orator vna cum eo, qui eſt, &c.
Dialogus de Patrijs Illuſtrium doctrina. & ſcriptis Virorum omnium Ordinum, & Facultatum, qui ab initio mundi, &c. Exhibens ſimul præcipuorum Doctorum encomia, ſcripta, ætatem Vrbiumque. ac Regionum per Europam, &c, Auctore Ioanne Andrea Quenſteudt, &c.
Dialogus Petri Mochij de Cruciatu, exilioque Cupidinis.
Dialogus Pontani Charon.
Dialogus Heliæ Reuſnerij.
Diatribe Petri à Valle clauſa. *uide, de Immunitate Cyriacorum.*
Diazius. *uide, Ioannes.*
Dicæologicæ libri tres, *uide, Ioannis Altusij.*

De Dicendi, & diſſerendi ratione libri tres, Opera Cunradi Aslaci Bergenſis.
Dichiaratione publica di Federico per la Dio gratia Rè di Boemia per quali ragioni habbia accettato il gouerno, & il Regno.
Dikius. *uide, Leopaldus.*
Dictionarium Hebraicum. *uide, Ioannis Forſterij.*
Didaci Stellæ Commentaria in Euangelium Lucæ, *niſi fuerit ex impreſſi ab anno* 1581.
Didacus Aſtunica in Iob.
Didymus Fauentinus qui eſt melanchthon.
F. Diego da Lequile. *uide, Nuouo Quareſimale.*
Dierum Canicularium. &c. *uide, Simoni Maiolo.*
Contra Dietam Imperialem Ratisboneñ, *uide, Libri inſcripti.*
Dietericus, *uide. Georgius. Cunradi.*
Diethelmus Cellarus.
Dietherus, *uide, Andreas.*
De Dieu. *uide, Hiſtoria Chriſti. Ludouici.*
Difeſa del Glorioſiſſimo Pontefice Paolo IV. dalle falſe calunnie d'vn Moderno Scrittore data in luce da Franceſco Velli Napolitano.
Item eiuſdem Auctoris, Difeſa del Glorioſiſſimo Pontefice Paolo IV. dalle noue calunnie del Moderno Scrittore, ouero Sommario d'vna più lunga riſpoſta all'Anthore della Lettera ſcritta al Sig. Gio: Luca Durazzo, &c.
Diffetti donneſchi. *uide, Gioſeffo Paſsi,*
De Differentia legis, & Euangelij. *uide, Confutatio vnius & viginti propoſitionum.*
De Differentia Regiæ Poteſtatis, & Eccleſiaſticæ. *uide, de vera differentia.*
Differentiarum Iuris Ciuilis, & Canonici, *uide, Cunradi Rithershuſij.*
De Differentijs periurij. *uide, Cyriaci Herdeſiani.*
De Differentijs Præmiorum Reipublicæ.
Digeſti, & Codicis Commentarius. *uide, Andrea Cludij.*
De Digna præparatione ad Sacramentum Euchariſtiæ.
Dignier quondam Solipſus, *vide, Nuda veritas.*

Della

Della Dignità delle Donne . *uide , Dialogo di Chriſtoforo Bronzini .*
De Dignitate , & excellentia Hominis. *uide. Iannoccius de Mannettis .*
De Dignitate, Auctoritate,& præſtantia- &c. Scripturæ Sanctæ .
De Dignitatis prærogatiua inter Principes. *uide, Bernardi Zieritzij .*
Digreſſiones de Germana intelligenria quorumdã Canonum illiberitani Concilij . *uide, Reſolutiones Orthodoxo-Morales .*
Dillerus. *uide , Michael, Petrus . Ioannis Michaelis.*
Dilucida explicatio noui iuramenti fidelitatis. *uide, Xenium ad Catholic os Anglos .*
Dimidiata Centuria Problematum . *uide , Problematum Miſcellaneorum .*
Dinellus . *uide, Michael .*
Dinheim . *uide, Fridericus à Dinheim .*
Dinotus . *uide, Riccardi .*
Dionyſius Melander .
Dirixon . *Vide, Philippus .*
De Dis Germanis . *vide, Heliæ Schedij .*
De Diſcendi ratione . *vide . Dauidis Chytrei . Franciſci Bonei .*
Diſceptatio apologetica Horatij Vaccherij . *vide , de Sangvinis Miſſione ,*
Diſceptatio Iudicialis . *.Vide Conuentus Africanus.*
Diſceptationes forenſes Gratiani . *vide , Stephani Gratiani .*
De Diſciplinis puerorum rectèque formandis eorum ſtudijs, & moribus , ac ſimul tàm parentum , quàm præceptorum in eodem Officio ; Doctorũ Virorum libelli verè aurei .
Diſcorſi Accademici di Ferrante Pallauicini. *vide , Ferrantis Pallauicini .*
Diſcorſo ſopra li Fioretti di S. Franceſco .
Diſcorſo contro l'antica forma dell'Habito Minoritico . *vide , Fiume del Terreſtre Paradiſo.*
Diſcorſo breue ſopra la Medaglia di Maghen Dauid , *vide, Medaglia ,*

Diſcorſo, e parer d'vn Theologo intorno al cambio della ricorſa à ſe ſteſſo.
Diſcorſo del P. Gio: Mariana. *vide, Ioannis Marianæ.*
Diſcours politiques, & militaires dù Segneur de la Nouè.
Diſcurſo Theologico, legal, y politico por Franciſco Marti y Vuilladamor.
Diſcurſus Academici de Iure publico. *vide, Dominici Arumei.*
Diſcurſus Hiſtorico-politicus in tres ſectiones diſtributus, Auctore Henrico Beringero Philireo.
Diſcurſus de Iuriſdictione Imperij Romani, *vide, Chriſtophori Beſoldi.*
Diſcurſus Panegyricus de antiquis Triumphis. *vide, Noctes Granzoianæ.*
Diſcurſus politico-iuridicus. *vide, Venturæ de Valentijs.*
Diſcurſus Politici. *vide, Politica Imperialis.*
Diſcurſus, Prouerbia, & Prognoſtica. *vide. Hieronymi Meſsi.*
Diſcuſſio Æquitatis. *vide, Aequitatis Diſcuſſio.*
Diſcuſſio quatuor iudiciorum. *vide, Notæ ſexaginta quatuor.*
Diſordine della Chieſa.
Diſputatio æquiuocatoria de licita æquiuocatione terminorum, &c. *Liber anonymi contra Patrem Leſſium editus.*
Diſputatio Apologetica. *vide, Leo Allacius.*
Diſputatio Badenſis.
Diſputatio Bernenſis.
Diſputatio de Cælo. *vide, Cæſaris Cremonini.*
Diſputatio inter Clericum, & Militem ſuper poteſtate Prælatis Eccleſiæ, atque Principibus Terrarum commiſſa; aliàs Somnium Viridarij.
Diſputatio Cronicen cùm duabus Epiſtolis.
Diſputatio de feſto Corporis Chriſti.
Diſputatio de Idololatrico Corporis Chriſtj Feſto.
Diſputatio Lipſica inter Martinum, & Hieronymum Emſerum.

Diſputatio de Miniſterio verbi.
Diſputatio de miniſtrando Baptiſmo humanis fœtibus Abortiuorum à P. Hieronymo Florentino, &c, non permittitur niſi correcta.
Diſputatio de peccato Originis.
Diſputatio de pœnis.
Diſputatio Theologica de Eccleſiæ Romanæ idololatria.
Diſputatio Theologica de Iuramento Fidelitatis Sanctiſs. Patri Paulo Papę V. dedicata.
Diſputationes de conſilio minimè dando, &c. *vide, Antonij Merendæ.*
Diſputationes Herffordianæ Langi, & Naucleri.
Diſputationes de Indiarum iure. *vide, Ioannes de Solorzano.*
Diſputationum Academicarum tomus primus, & ſecundus. *vide, Ioannis Michaelis Dillerij.*
Diſputationum Legalium partus. *vide. Valentini Arithmei.*
Diſputationum Nomicopolitarum libri tres. *vide, Chiſtophori Beſoldi.*
Diſputationum Politicarum acies. *vide, Acies diſputationum.*
Diſputationum Selectarum ad Ius Ciuile. *Vide, Hieronymi Treutleri.*
Diſputationum ſelectiorum in auguralium. *vide, Volumina duo.*
De Diſſerendi ratione. *vide, de Dicendi. & differendi,*
Diſſertatio de addiſcenda Iuriſprudentia. *vide, Chriſtophori Beſoldi.*
Diſſertatio pro Franciſco Suarez. *vide, Anonymi cuiuſdam.*
Diſſertatio Hiſtorico-politico-iuridica de veterum Magiſtratuum, & hodiernorum. h. e, Cæſaris, Cameræ Impetiali, &c. Alta itemque & Baſſa Iuriſdictione Georgij Andreæ Maier Vueidena Palatin.
Diſſertatio de Imaginibus. *vide, Petri Piccarelli.*
DIſſertatio de iure plebis. *uiae, Dauidis Blondelli.*
Diſſertatio iuridica inauguralis de foro competente

te Eccleſiaſtico, & ſæculari ſub præſidio Ioannis Michaelis Sonner publicæ concertationi exhibita à Io:Federico Grauduillers, donec corrigatur.
Diſſertatio Iuridico-politica de Iure publico Imperij Romani Methodicè conſcripta à Daniele Ottone Oringenſe I. V. D, Acceſſerunt notæ à Ioanne Limneo in hanc diſſertationem ſcriptæ.
Diſſertatio de Miſſæ annexis. *vide, Petri Piccarelli.*
Diſſertatio Politico-iuridica de fœderum iure. *vide, Chriſtophori Beſoldi.*
Diſſertatio de ſtudijs inſtituendis, *vide, Hugonis Grottij.*
Diſſertatio Synodalis Aduerſus Religioſas, & votiuas peregrinationes, &c. quam, &c. exponit. Ioh. Henricus Heideggerus.
Diſſertatio Theorico-practica de Hanreitarum materia. *vide, Bartholomæi Alechthrochoræ.*
Ad Diſſertationem de Miſſa Appendix. *vide, Petri Piccarelli.*
Diſſertationes ad auream Bullam Caroli IV. Rom. Imperatoris, &c. olim à Martino Rumelino ad diſputandum propoſitæ nunc reuiſæ, & multis in locis auctæ à Ioanne Iacobo Speidelio Stutgardiano.
Diſſertationes Adami Theodori. *vide, Adami Theodori.*
Diſſertationes Theologico-hiſtoricæ Friderici Spanhemij.
Diſſidentium vnio tripartita,
Diſſimilitudinum, & ſimilitudinum liber. *vide, liber ſimilitudinum.*
Diſtinction Abregee des cinq. Propoſitions qui regardent la matiere de la Grace. la quelle à eſte preſentee en latin à ſa Saintete par les Theologiens, &c. où l'on voit clairement en trois colomnes les diuers ſens que ces propoſitions peurent receuoir, &c.
De Diſtinctionis virtute, & vitio. *vide, Chriſtiani Noldij.*
Diuerſarum Gentium peculiaris veſtitus. *vide, Hadriani Damnan.*

De Diuerſis gradibus Miniſtrorum Euangelij. *vide Defenſio tractationis.*

Dinerſorij ſecunda pars. *vide, Camilli de Curtis.*

De Diuiduo, & Indiuiduo. *vide, Gaſparis Caballini.*

Diuinæ Charitatis circulus. *vide, Circulus Charitatis Diuinæ.*

Diuinæ Lucis liber. *vide, Ferdinandi de las Infantas.*

Diuinæ Maieſtatis ſermo. *vide, Sermo Diuinæ Maieſtatis.*

De Diuina futurorum prænunciatione.. *vide., Edonis Nebuſij.*

De Diuina Prædeſtinatione. *vide, Sententia de Diuina Prædeſtinatione.*

Diuina Sapientia arte conſtructa ad cognitionem, & amorem Dei acquirendum. Auctore Ioanne Blanco Medicinæ Doctore Niceno.

Diuinationis ſuperſtitioſæ libri, & ſcripta omnia. *vide etiam. Peeri d'Abano, & Ioachimi Reingelbergenſis. Magica, ſeu Mirabilium.*

Diuinatricis artis encomia. *vide, Artis Diuinatricis.*

De Diuinis, & Apoſtolicis Traditionibus.

De Diuinitate Chriſti Mediatoris. *vide, de Mediatoris Ieſu Chriſti.*

Diuinitatis Circulus. *vide, Petri Romani.*

De Diuinitatis Sacramento, *vide, Auguſtini di Roma.*

Diuinorum, & Papalium Canonum collatio. *vide, Collatio Dininorum.*

De Diuiſione Religionis Sancti Franciſci. *uide, Breuis Relatio.*

Diuiſio Vrbium, Abbatiarum, & Collegiorum. &c. *vide, totius Belgicæ Vrbinm.*

Diuortio Celeſte. *vide, Ferrantis Pallauicini.*

Diurnale Romanum, impreſſum Lugduni in edibus Philippi Rolleri, & Bartholomæi Frens.

Dixhuitieme lettre,)
Dixieme lettre. &c.) *vide, Epiſtola decem, & octo.*
Dixſeptieme lettre.)

Doctorum aliquot Pontificiorum Aphoriſmi. *vide, Aphoriſmi doctrinæ Ieſuitarum.*

Do-

Doctorum penè omnium flores. *vide, Flores Doctorum.*
Doctorum poemata varia, niſi corrigantur.
Doctorum præcipuorum Eccleſiæ Nomenclator. *vide, Nomenclator.*
Pro Doctrina D. Auguſtini manutenenda. *uide, Memorialia.*
De Doctrina Chriſtiana Dialogus. *vide, Dialogus.*
Doctrina Moralis Paſqualigi. *vide, Sacra Moralis Doctrina.*
Doctrina politica in genuinam methodum redacta *vide, Henningi Arniſei.*
Doctrina Suuermenica.
Doctrina veriſſima ſumpta à cap. 4. Epiſt. ad Romanos, vt conſolentur afflictæ conſcientiæ.
Doctrina vetus, & noua.
Doctrina Vualdenſium. *vidè. Apologia de Doctrina.*
Doctrinarum omnium Inſtrumenta. *vide, Claudij Alberij.*
De la Doctrine de Sant Auguſtin expliquee. *vide, Apologie.*
Doctrinæ antiquiſſimæ, & catholicæ breue compendium. *vide. Manuale Catholicum.*
Doctrinæ Chriſtianæ catecheſis. *vide, Catecheſis.*
De Doctrinæ Chriſtianæ certitudine. *vide, Dauidis Chytrei.*
Doctrinæ Chriſtianæ Enchiridion. *vide, Enchiridion.*
De Doctrinæ Chriſtianæ repugnantia. *vide, Anonymi cuiuſdam.*
Doctrinæ Ieſuitarum Aphoriſmi. *vide, Aphoriſmi.*
Doctrinæ Ieſuitarum examen. *vide, Catechiſmus Ieſuitarum.*
Doctrinæ Ieſuitarum præcipua capita à doctis quibuſdam Theologis retexta ſolidis rationibus,. &c, confutata, tomi tres altera editio priore emendatior, &c. tomus primus, tomus ſecundus. tertius. quartus, & quintus,
Doctrinæ Ieſuiticæ, & Canonum collatio. *vide, Gratianus Anti-Ieſuita.*

Do-

Doctrinæ piæ confeſſio. *vide, Confeſſio piæ Doctrinæ.*
Doctrinæ purioris Summa, *vide, Summa purioris Doctrinæ.*
Doctrinæ, & Vitæ Chriſtianæ reſtitutionum liber, *vide, Reſtitutionum Doctrinæ, &c.*
De Dogmate contra Trinitatem Iudicium. *vide, Iudicium, & Cenſura.*
De Dogmatibus Eccleſiaſticis. *vide, Geuerharti Elmenhorſtij.*
Dogmatum quorundam Aſſertiones, *Vide, Franciſci Polygrani.*
Dogninus. *Vide, Petrus.*
Dolce della natura delle Gemme. *Vide, Ludouico.*
Dolcſchius. *vide, Ioannes.*
Doletus. *Vide, Stephanus. Modus confitendi.*
Dolſcius. *Vide, Pauli Dolſcij.*
Dominicæ Paſſionis Myſterium. *Vide, Sanctorum Patrum Meditationes.*
Dominicæ Precationis explicatio impreſſa Lugduni per Griphium, & alios.
Pro Dominicanis Scriptoribus. *Vide, Vocabularium Trilingue.*
Dominici Arumei diſcurſus academici de iure publico in quibus de Imperatoribus, Regis Romanorum electione, & poteſtate, Electorum origine, &c. tractatur.
Dominici Arumei I.C. hæreditarij in Lobedau. &c. Commentarius iuridico-hiſtorico-politicus de Comitijs Romani Germanici Imperij.
Dominici Baudij orationes.
Eiuſdem poematum noua editio,
Dominicus Caramanius. *Vide etiam, Iulius Dominicus.*
Dominicus Melguitius,
De Dominio Principum ſæcularium. *Vide, Gulielmi Baret,*
De Dominis. *vide, Marci Antonij de Dominis.*
Domus ſapientiæ. quàm ſeptem ſuffulta per allegoriam columnis F. Lucas à Monte Forti Mariæ Cultoribus nouiſſimè ædificauit.

De

De Donatione falſa Conſtantini. *Vide, Laurentii Valle.*
Donatus Gotuiſus.
Donatus. *vide, Ioannis Pauli Donati.*
Donelli Enucleati, ſiuè Commentariorum Hugonis Donelli, de Iure Ciuili in compendium ita redactorum, &c.
Doni literæ. *vide, Antonij Franciſci,*
Che le Donne non ſiano della ſpecie de gl' huomini Diſcorſo piaceuole tradotto da Horatio Plata Romano.
Donneſchi deſetti. *vide, Gioſeffo Paſsi.*
La Doppia Impiccata,
Dordrecthana Synodus. *vide, Santentia de Diuina Prædeſtinatione,*
Doreſſis, *uide, Gulielmi Doreſsis.*
Donatius. *vide, Amphitheatrum Sapientiæ.*
Dorſcheus. *vide, Ioannes Georgius.*
Dos informationes muy vtiles, la vna dirigida alla M. dell'Emperador Carlos V. &c. *ſine loco impreſsionis* 1599.
Dos Tractados el primiero es del Papa y de sù autoridad, el ſegundo es de la Miſſay de Sù Sãtidad.
Della Dottrina Chriſtiana Repetitione. *vide, Repetitione delli Capi.*
Douſa. *vide, Ioannes. Georgij.*
Douzieme lettre. *vide, Epiſtola decem, & octo.*
Draco. *vide, Albertus. Ioannes.*
Draconites, ſiuè Ioannes Draco.
Draconitis Poſtillæ. *vide, Poſtilla.*
Dragale locorum communium,
Dranta. *vide, Thomas.*
Drelicourt. *vide, Abregè des controuerſes. Dell' Honneur. Noù Dialogues.*
Deſdrenſis. *vide, Michael Henning.*
Dreſſerii Orationes. *vide, Matthæi.*
Le Droit & lè fait. *uide, memoire.*
Du Droit Canonique. *Vide, Stephani Bauny.*
Des Droits. e libertez de l'Egliſe. *vide, Traictez.*
Druſi Opera. *vide, Ioannis.*
De Duabus naturis. & vna Perſona in Chriſto. *vide, Iacobi Sebeci.*

Dua-

Duaræni liber de S. Eccleſiæ Miniſterijs, permittitur. *ſi tamen correctus fuerit. Libellus verò eidem adiunctus, cui titulus eſt*, Pro libertate Eccleſiæ Gallicanæ aduerſus Romanam Aulam defenſio Pariſienſis Curiæ, &c. *omninò prohibetur*.

Dubij deciſi in materia de Cambij, *vide*, *Antonio di S. Saluatore*.

Dubij Scritturali di F. Saluatore Cadana di Turino, *donec corrigatur*,

Duæ Epiſtolæ in laudem Hæreticorum in Chronica Veſpergenſis inſertæ. *vide*, *Conradi à Lichtenau*.

Due Lettere d'vn Corteggiano. nelle quali ſi dimoſtra, che la fede, &c.

Due Prediche cattoliche, vna delle buone opere, l'altra della giuſtificatione dell'huomo con Dio, predicate nell'Imperial Palazzo di Praga dal R. P. Silero.

Duellorum litteræ, libelli, ſcripta. &c. Quibus eadem duella ex profeſſo defenduntur. ſuadentur. docenturq; prorſus vetantur, ſicut & eorum deteſtabilis vſus à Sacro Concilio Tridentino omninò prohibitus eſt. Si qui verò ex huiuſmodi ad controuerſias ſedandas, paceſque componendas proficere poſſunt, expurgati, & approbati permittuntur.

Dugo. *vide*, *Ioannes Philonus*.

Dulciloquiorum libri. *vide*, *Aurelij Auguſtini*.

Dulcoratio Amarulentiarum Eraſmicæ reſponſionis. *uide*, *Ludouici Caruaiali*.

Dunilmenſis: *vide*, *Pilkiltonius*.

Duo libelli famoſi, quorum primus inſcribitur. Supplica alla Santità di N. S. Papa Paolo V. per varij Cittadini Bologneſi, &c. & alter inſcribitur. Replica d'vna ſupplica diretta à N. Sig. Paolo V. da Creditori in difeſa della verità d'eſſa. e dell'honor de' creditori, &c.

Duo volumina diſputationum, Selectarum inauguralium ex difficillimis Iurium materijs deſumptarum.

Duo volumina orationum obſcurorum virorum.

De Duplici militia. vide, *Henrici Breubau. De Militia politica.*
Durandus de Baldach.
Duræ ſortis Amphiteatrum. vide, *Nicolai Groderi.*
Durus de Paſculo. vide, *Aulicus politicus.*

E

EAdmundus Halen Hordeuolgius, vel Hordouolegius.
Eberhart. vide, *Matthias.*
Eberſthain. *vide Ludouicus.*
Eberus. vide, *Paulus.*
Ebnerus. vide, *Eraſmus,*
Eboracenſis. *Vide Milo Conuerdalius.*
Ebouf. *Vide, Georgius.*
Eccleſia cur quatuor Euangelia acceptauerit, vide, *Cur Eccleſia.*
De Eccleſia emendanda conſilium.
De Eccleſia pura, & vera. vide, *Tractatus de vera, &c.*
De Eccleſiæ ariſtocratico regimine. vide, *Edmundi Richerij.*
Eccleſiæ Catholicæ Threnodia. *vide, Threnodia.*
De Eccleſiæ Cellarij reſtauratione. vide, *de Mediatoris Ieſu Chriſti.*
Eccleſiæ Chriſtianę Chronologia, vbique impreſſa.
De Eccleſiæ clauibus Epiſtola. *vide, Epiſtola Miniſtri cuiuſdam.*
De Eccleſiæ concordia.
Eccleſiæ Conuentus ſolemnes, quo Auctore indici debeant. vide, *Quæ Regia poteſtas.*
De Eccleſiæ immunitate. *vide de priſca, & recenti.*
De Eccleſiæ Miniſterijs. *vide, Duareni liber.*
De Eccleſiæ Monarchia politica. *vide, Edmundi Riccherij.*
Eccleſiæ onus.
De Eccleſiæ orientalis & occidentalis diſſenſu. *vide, Leo Allatius.*

Eccleſiæ renouatæ Epitomæ.
De Eccleſię renouatione Oraculum. *Vide, Luca Bettini.*
De Eccleſiæ Statu. *vide, Varia Doctorum Simonis Vigorij.*
Eccleſiæ veræ notę.
De Eccleſiæ viſibili Monarchia. *Vide, Fidelis Serui.*
De Eccleſiæ vnitate. *vide, Liber egregius:*
Eccleſiarum Annatæ taxationes, *vide, Annatæ taxationes.*
Eccleſiarum Chriſtianarum grauiſſimæ quæſtionis hiſtorica explicatio, *vide, Grauiſſima Quaſtionis.*
De Eccleſiarum immunitate. *vide, de immunitate Eccleſiarum.*
Eccleſiarum piarum Iudicium, & cenſura. *vide, Iudicium, & cenſura.*
Eccleſiarum Vrbis Catalogus Indulgentiarum, & Reliquiarum. *vide, Fiſcus Papalis.*
Eccleſiaſtica expoſitio Geneſis. *vide, Geneſis.*
Eccleſiaſtica expoſitio Pſalmorum. *Vide, Pſalmorum Dauid.*
Eccleſiaſtica hiſtoria, *vide, Ioannis Ionſtonij.*
De Eccleſiaſtica, & politica poteſtate *abſque nomine Auctoris. Vide etiam, Edmundi Richerij. Loci communes.*
De Eccleſiaſtica Republica. *Vide Marci Antonij de Dominis.*
De Eccleſiaſtica Vnitate.
De Eccleſiaſticæ, & Regiæ poteſtatis veræ differentiæ.
De Eccleſiaſtici fori antiquitate. *Vide, Reſolutiones Ortodoxo-morales.*
De Eccleſiaſticis dogmatibus, *Vide, Geuerarthi Elmenhorſtij.*
De Eccleſiaſticis legibus Conſtantini Imperatoris. *Vide, Franciſci Balduini.*
De Eccleſiaſtico Regimine. *Vide, de Regimine.*
De Eccleſiaſticorum Iuriſdictione. *vide, Ioachimi Stephani.*
De Eccleſiaſticorum libertate. *vide, de Priſca & recenti immunitate.*

De Eccleſiaſticorum Paſtorum poteſtate. *vide, de Authoritate, officia, poteſtate, &c.*

An Eccleſiaſticorum Statui magis conueniat. &c. *vide, An ſtatui, & dignitati.*

Edicta tria, primam *cui titulus*, Iacobus Dei, & Apoſt. Sedis gratia, &c. *incipiens* Notum facimus, quod cum circa publicationem. &c. *finiens*. Datum Bruxellæ die 29. Martij 1651,

Secundum, *cui titulus*, Antonius Trieſt Dei, & Apoſt. Sedis gratia Epiſcopus Gandaueñ,&c. *incipiens*. Noueritis. quod Clementiſſimus noſter Rex, &c. *finiens* Curauimus prædictam Bullã &c. huic noſtræ ordinationi inſeri 26. Martij 1651. *& inferius*, De mandato Illnſtriſſimi, &c. ſubſi gnat P. Simon Secretarius.

Tertium, *cui titulus*, Vicarij Generales Sedis Epiſcop. Iprenſis, &c. *incipiens*, Sanctiſſimus D.N. Vrbanus.&c. *finiens*. ſicuti antiquitùs in vſu fuerunt intacta relinquere, & illeſa conſeruare. Actnm 27 Martij 1651. *Et inferius* De mandato Adm.RR.DD. Vicariorum ſubſignat M. Decerf. Secretarius.

Editio & cenſura noua. *Vide, Epiſtolarum decretaliũ.*

Editio noua Axiomatum œconomicorum. acceſſione multarum nouarum regularum, multarũq; ſententiarum. & exemplorum aucta, & locupletata à Gregorio Ricthero Gorlicio. Eiuſdem etiam Axiomata Eccleſiaſtica.

Edmundi Richerij Opera; *cuius eſt etiam liber Anonymus aliàs prohibitus, & qui denuò modò prohibetur, qui ſic inſcribitur*. De Eccleſiaſtica. & politica poteſtate liber vnus. Eccleſia eſt Politica Monarchia ad finem ſupernaturalẽ inſtituta Regimine Ariſtocratico. &c. temperata à Summo Animarum Paſtore D. N. Ieſu Chriſto.

Edmundus Bunnius,

Edmundus Geſt Anglus,

Edmundus Grindallus Anglus.

Edoardus Baro Herbert. *vide, de Veritate.*

Edoino Sandio, *vide, Relationi dello Stato.*

Edonis Neuſij fatidica, Sacra, ſiue de diuina futurorum prænunciatione libri duo.
De Effectibus amoris ſenſitiui. *vide*, *Auguſtinus Vlmius.*
Effigies S. Baſilij cum habitu Benedictino. *vide*, *S. Baſilij Magni*,
Effigies. *vide Imagines.*
Efforden, ſeù Efforhen. *Vide*, *Henricus.*
Egidius. *Vide*, *Aegidius.*
Egloga Oxonio-cantabrigien diſtributa in lib. 1. &c.
Egranus. *vide*, *Gaſpar Bruſchius.*
Eigij Stralſunden. *vide*, *Petri Eigij.*
Einſidel. *uide*, *Henricus ab Einſidel.*
Eiſimberg. *uide*, *Iacobus.*
Eiſegrenius. *uide*, *Martini Eiſengrenij.*
Eitzen. *vide*, *Paulus.*
Elchanon Pragenſis,
Electa Sacra. *vide*, *Aloyſij Nouarini.*
De Electione Miniſtrorum Spiritus. *Vide*, *Epiſtola Miniſtri cuiuſdam.*
De Electione Regis Romanorum. *Vide*, *Dominici Arumei.*
Electorum Principum, & Ordinum Imperij confeſſio fidei. *Vide Concordia pia.*
De Electorum Imperatoris Origine, &c: *Vide*, *Dominici Arumei. De Principum, &c.*
Elegiæ aliquot de morte coniugis, & liberorum, *quæ ſunt Ioannis Piſtorij hæritici.*
Elementa Chriſtiana ad inſtituendos pueros.
Elementa Magica Petri de Abano.
Elementa philoſophica de Ciue, Auctore Thoma Hobbes Malmesburgenſe.
Elenchus omnium librorum, &c. *Vide*, *Librorum omnium*,
Elias. *Vide*, *Helias.*
Eliuſpachius de tabernis montanis. *Vide*, *Chumant Elinſpachij.*
Eliſius, *Vide*, *Thomæ Eliſij.*
Elingerus, *Vide*, *Andreas.*

Elmenhorſtius. *Vide, Geuerharti Elimenhorſtij*.
De Elogio primo ac præcipuo doctrinæ Angelici Doctoris Sancti Thomæ Aquinatis occaſione pertinentis cuiuſdam impertinentis, &c.
Elogius. *vide Gaſpar*.
Elucidarium Deiparæ. vide, *Io: Baptiſtæ Poza*.
Emanuel Themudo. vide, *Deciſiones, & quæſtiones*.
Emanuel Sà Aphoriſmi Confeſſariorum hactenus impreſſi etiam Romæ antè annum 1690. poſt autem tale tempus Romæ editæ de mandato Magiſtri Sacri Palatij permittuntur.
De Emendanda Eccleſia conſilium.
De Emendatione, & correctione Status Chriſtiani.
De Emendatione temporum. vide, *Ioſephi Scaligeri*.
De Ementito Catholichiſmo fidei Romanæ. *vide, Guliemi Perkinſi*.
De Eminentiſſima Deiparæ perfectione. vide, *de Perfectione Eminentiſsima*.
Emſidel. vide, *Henricus*.
Empſerus. *vide, Diſputatio Lipſica*.
Emunctorium Lucernæ Auguſtinianæ, quo fuligines, &c.
Enarratio Apologetica. vide, *Dauid de Pomis*.
Enarrationes Epiſtolarum, & Euangeliorum.
Enarrationes in Pſalmos. *vide, Vincentij Ciconiæ*.
Enchauſtius, *vide, Vldricus*.
Enchiridion Chriſtianiſmi.
Enchiridion Concilij Colonienſis.
Enchiridion Doctrinæ Chriſtianæ Concilij Colonienſis. niſi expurgetur.
Enchiridion manualæ Romæ excuſſum apud Thomam Membrunium (*vt quidem apparet in Frontespicio*) *vt verò in calce legitur Trecis*. *vbi eum librum excudebat Franciſcus Trumeſui*.
Enchiridion militiæ Chriſtianæ Auctore Ioanne Iuſto Lanſpergio, *ſeu ſine nomine Auctoris impreſſus Compluti*, niſi expurgetur.
Enchiridion parui Catechiſmi Ioannis Brenſij in colloquia redactum.
Enchiridion piarum precationum.

Enchiridion aliud piarum precationum cum Calendario, & Paſſionali.
Enchiridion Principis, & Magiſtratus Chriſtiani, quod refertur ad Petrum Ægidium, & Cornelium Scribonium.
Encomia artis diuinatricis. *vide, Artis diuinatricis*,
Encyclopedia. *vide, Ioannis Henrici Alſteldij*.
Eneas. *vide, Aeneas*.
Eneirocriticus. *Vide Conuentus Affricanus*.
De Energumenis. *Vide Hiſtoria memorabilis*.
Enigma diſſolutum. *Vide, Trutina*.
Enimmi dello Strapparola. *Vide, Notti dello Strapparola*.
Les Enlumineures du Fameux Almanach des PP. Ieſuites, intitulè la Deroute, e la confuſion des Ianſeniſtes.
De S. Enneconis Religioſa inſtitutione. *Vide, de Religioſa S. Ignatij, &c.*
Enodhus Saracenus Geneuenſis.
Enricus. *uide, Henricus*.
Entomius. *Vide. Ioannes*.
Enucleati Donelli de Iure ciuili. *Vide, Donelli*.
Enzinas. *Vide, Franciſcus*.
Eobanus. *Vide, Helias*.
Eobanus Heſſus.
Ephemerides Origani. *vide, Dauidis Origani*.
Epheſinus. *Vide, Marcus*.
Epicedia. *Vide, Orationes funebres*.
Epigrammata Oxonienſis. *vide, Ioannis Ouenij*.
Epigrammata Soteris. *Vide, Ioannis Soteris*.
Epigrammatum libri duo. *vide, Chriſtiana Schola*.
Epigrammatum Chriſtianę Sectæ libri duo ex varijs Chriſtianis Poetjs decerpti.
Epigrammatum flores, niſi corrigantur.
Epimetron Auctarium theſauri aphoriſmorum politicorum, hoc eſt quæſtionum politicarum, ſeù de adminiſtrandæ Reipublicæ ratione libri tres, *abſque nomine Auctoris*.
De Epiſcopalis dignitatis præcellentia, deq; Epiſcopi functionibus, *vide, Præcellentia Epiſcopalis, &c.*

Epiſcopalis iuris Idea. *vide, Idea.*
De Epiſcoporum poteſtate; *vide, Stephani d'Aluin.*
Epiſtola, & alter Apologeticus, *vide, Antonij Arnaldi.*
Epiſtola apologetica ad ſinceriores Chriſtianiſmi Sectatores per Phryſiam orientalem.
Epiſtola de non Apoſtolicis quibuſdam moribus, qui in Apoſtolorum ſe, &c.
Epiſtola ad celeberrimum Virum, &c. *vide, Renati des Cartes.*
Epiſtola Chriſtiana de Cœna Domini.
Epiſtola conſolatoria Pauli IV. ad ſuos. *vide Pauli IV.*
Epiſtola conſolatoria ad RR, & grauiſſimos Theologos.
Epiſtola dedicatoria Ioannis Hornungi. *Vide, Ciſta Medica.*
Epiſtola dedicatoria præfixa libro, *cui titulus* Regulæ Societatis Ieſu iuxta exemplar impreſſum Lugduni 1607.
Epiſtola directa ad pauperem, & mendicam Eccleſiam Lutheranam.
Epiſtola all'Eminentiſs. y Reuerendiſs. Señor Cardenal de la Cueua de la Congregacion de la S. Inquiſicion, por el P. Pedro Biuero de la Compagnia de Ieſus, &c.
Epiſtola Eucharij Martini Budiſſinolufatij ad Matthiam Comitem Lateranẽ.
Epiſtola Gulielmi Rolichij ad lectorem inſerta in libris Dulciloquiorum Auguſtini. *vide, Aurelij Auguſtini.*
Epiſtola inſcripta Viro Sapientiſſimo, *vide, Antonij Arnaldi.*
Epiſtola Inuitatoria de Iubileo Lutherano celebrãdo. *vide, Theologorum quorumdam.*
Epiſtola de itinere Conſtantinopolitano; *vide, Georgij Douſa.*
Epiſtola Liberti Fromundi, & Henrici Caleni, *quæ incipit,* Theſes veſtras.
Epiſtola Luciferi ad malos Principes Chriſtianos.
Epi-

Epiſtola de Magiſtratu, & miſſa. *Vide. Stephani Lindij.*

Epiſtola de Magiſtris Louanienſibus.

Epiſtola Marci Antonij de Dominis. *vide, Marci Antonij de Dominis.*

Epiſtola Miniſtri cuiuſdam Verbi Dei: de Eccleſiæ clau bus, Sacramentis, veraque Miniſtrorum ſpiritus electione.

Epiſtola aduerſus Nicolaum Papam, *vide, Vldarico Epiſcopo.*

Epiſtola ad Papam Nicolaum. *vide, Vldarici.*

Epiſtola ad Paulum V. *vide, Ioannes de Orbara.*

Epiſtola Petri Biuerij Doctoribus Ianſenianis, *incipiens*, Ad rem amici.

Epiſtola ad Petrum Dinet. *Vide, Renati des Cartes.*

Epiſtola. & Præfatio in Decalogum.

Epiſtola de Primatu Petri. *vide, Beati Rhenani.*

Epiſtola Prodroma. *vide, Vincentij Lenis.*

Epiſtola Profeſſorum S. Thomæ Collegij Societatis Ieſu Louaneñ Liberto Fromundo. & Henrico Caleno, *incipit* Gratias agimus.

Epiſtola, in qua Pater Orthodoxus, &c. *vide, Sterga Salicea.*

Epiſtola, *quæ incipit*, L'inuidia, che teme'l potere de'Grandi: *vide, Folia quædam.*

Epiſtola, & ſcriptum ad Sacram Facultatem Pariſienſem. *uide Antonij Arnaldi.*

Epiſtola Theſaurarij: *vide. Argyrophilacis.*

Epiſtola triplex per modum libelli ſupplicis, *vide Apologeticus tripartitus;*

Epiſtola S. Vlrico adſcripta.

Epiſtolæ Adami Theodori. *vide, Adami Theodori.*

Epiſtolæ Caſauboni: *Vide. Iſaaci Caſauboni.*

Epiſtolæ de coniugio: *vide, Carmina, & Epiſtola.*

Epiſtolæ conſolatoriæ collectæ per Cyriacum Spangembergium:

Epiſtolæ decem, & octo Gallico idiomate: quæ ſic inſcribuntur:

Premiere lettre eſcrite à vn Prouincial par vn de ſes amis ſur le ſuiet des diſputes preſentes de la

Sorbonne de Paris ce 23. Ianuier 1656. *incipit* Monſieur, nous eſtions bien abuſez.
Seconde lettre, &c. de Paris ce 29. Feurier 1656. *incipit*, Monſieur, comme ie formois, &c,
Troiſieſme lettre,&c: de Paris ce 25, Feurier 1656. *incipit*. Monſieur ie viens de receuoir.&c.
Quatrieſme lettre,&c. de Paris le 25, Mars 1656. *incipit*, Monſieur, Il n'eſt rientel, que, &c.
Cinquieſme lettre, &c. de Paris le 20. Mars 1656. *incipit*, Monſieur, Voicy ce que ie vous ay promis, &c.
Sixieme lettre de Paris ce 10. Auril 1656. *incipit*, Monſieur. Ie vous ay dit, &c.
S eptieſme lettre. &c. de Paris ce 25. Auril 1656. *incipit*, Monſieur, Apres auoir appaiſe, &c,
Huitieme letrre, &c. de Paris ce 28. Maij 1656. *incipit*, Monſieur, vous ne penſiez pas, que perſonne, &c.
Neufuieme lettre, &c. de Paris ce 3. Iuellet 1656. *incipit*, Monſieur, Ie ne vous feray pas plus, &c.
Dixieme lettre. &c. de Paris ce 2. Aouſt 1656. *incipit*, Monſieur, ce n'eſt pas encor icy, &c.
Vnzieme lettre eſcritte par l'Autheur des lettres au Prouincial, aux Reuerends Peres Ieſuites du 18. Aouſt 1656. *incipit*, Mes Reuerends Peres I'ay veu les lettres. que vous.
Duzieme lettre, &c. du 9. Septembre 1656. *incipit* Mes Reuerends Peres, l'Eſtois preſt à vous eſcrire, &c.
Trezieme lettre, &c. du 30. Septembre 1656, *incipit*, Mes Reuerends Peres ie viens de voir voſtre dernier eſcrit, &c.
Quatorzieme lettre,&c. du 23. Octobre 1656. *incipit*, Mes Reuerends Peres ſi ie n'auois qu'a reſpondre, &c.
Quinzieme lettre,&c. du 25, Nouembre 1656. *incipit*. Mes Reuerends Peres Puiſque vos impoſtures croiſſent, &c.
Seizieſme lettre,&c: du 4. Decembre 1656. *incipit*,
Mes

Mes Reuerends Peres Voicy la Suite de vos calomnies.

Dixſeptieme lettre eſcritte per l'Auteur des lettres au Prouincial, au Reuerend P. Annat Ieſuite ce 23. Ianuier 1657. *incipit*, Mon Reuerend Pere voſtre procedé m'auoit, &c.

Dixhuitieme lettre au Reuerends Pere Annat Ieſuite, ſur la copie imprimee à Cologne le 24. Mars 1657. *incipit*, Mon Reuerends Pere, Il ya long temps, que vous, &c.

Epiſtolæ duæ in laudem Hæreticorum. *vide, Conradi à Lieſtenau.*

Epiſtolæ Georgij Caſſandri. *vide Georgij Caſſandri.*

Epiſtolæ, & libri omnes, in quibus defenditur doctrina Cornelij Ianſenij. *vide, Libri omnes.*

Epiſtolæ obſcurorum Virorum.

Epiſtolæ Olimpiæ Fuluiæ. *Vide, Olimpia Fuluja.*

Epiſtolæ piæ, & Chriſtianæ. *Vide. etiam Pia, & Chriſtiana, Gratia Dei de Monte Sancto.*

Epiſtolæ, & ſcripta omnia, in quibus aſſeritur, vel defenditur, quod S. Petrus, & S. Paulus ſunt vnnm Eccleſiæ Caput.

Epiſtolæ Scaligeri. *Vide, Ioſephi Scaligeri.*

Epiſtolæ ſecundæ D. Petri Expoſitio. *Vide, Expoſitio ſecunda Epiſtola.*

Epiſtolæ ſelectæ Eraſmi. *Vide, Hadriani Barlandi.*

Epiſtolæ Selectiores Virorum Illuſtrium, & Clarorum. *Vide, Illuſtrium.*

Epiſtolæ ſelectiores ad Viros Nobiliſſimos. *vide, Georgij Rittherij.*

Epiſtolæ triginta Philologicæ. *Vide, triginta Epiſtole.*

Epiſtolæ B. Virginis Mariæ ad Meſſanenſes veritas vindicata. Permittitur verò de Epiſtola B. Virginis Mariæ ad Meſſanenſes coniectatio plurimis rationibus, &c. Auctore P. Melchiorre Inchofer Auſtriaco è Societate Ieſu, &c.

In Epiſtola Pauli III. ſcholia. *Vide. Scholia in Epiſtolam.*

In Epiſtolam ad Timotheum Commentaria.

Vide, etiam Commentarius in priorem.

In Epiſtolam ad Titum Commentaria. *Vide, Claudij Eſpencei.*

De Epiſtolari peccatorum expoſitione. *Vide, Anonymi Opuſculum.*

Epiſtolarum decretalium, quæ vetuſtiſſimis Pontificibus Romanis hactenus tribuuntur. examen aduerſus Iſidori Mercatoris figmenta, &c. per D. B. C. *ſeù ſub alio titulo.*

Pſeudo Iſidorus & Turrianus Vapulentes ſeù Editio & cenſura noua Epiſtolarum omnium quas &c. recenſuit notis illuſtrauit bono Eccleſiæ dicauit Dauid Blondellus Catalaunenſis.

Epiſtolarum ad Fridericum Nauſeam liber. *vide, Fabritij liber.*

Epiſtolarum D. Pauli Metaphraſes.

In Epiſtolas Canonicas Commentaria. *Vide, Iacobi Fabri. Io: Baptiſtæ Folengij,*

In Epiſtolas Iuonis Carnotenſis notæ. *Vide, Franciſci Iureti:*

Ad Epiſtolas Iuſti Lipſij notæ. *uide, Notæ Anonymi cuiuſdam.*

Ad Epiſtolas Martialis notæ. *uide, Geuerharti Elmenhorſtij.*

In Epiſtolas S. Pauli. *Vide, Iacobi Fabri. Expoſitio in Epiſt. S. Pauli.*

In Epiſtolas S. Petri, & S. Iacobi, & ſuper primam Epiſt. S. Ioannis Commentaria. *uide, Ioannis Baptiſtæ Folengij.*

Super Epiſtolas totius anni Summa. *vide, Summa in Smaragdum.*

Epiſtolica inſtitutio, ſeù de conſcribendis Epiſtolis: *uide, Thomæ Saggittarij.*

Gl' Epitalamij. *uide, Ferrantis Pallauicini.*

Epitalamium in Nuptias, &c. *uide, Tractatus de Salomonis Nuptijs,*

Epitaphia antiqua, & recentia Pantaleonis Candidi.

Epitaphium factum Sepulchro F. Pauli Seruitæ *incipiens* Paulus Venetus Seruitarũ Ordinis Theologus

logus ità prudens integer ſapiens, &c. *tàm impreſſum, quàm manuſcriptum*.

Epitomatæ Hiſtoriæ de Bello Religionis.

Epitome Annotationum Eraſmi in nouum Teſtamentum: *vide, Ioannis Mahusÿ*.

Epitome Aſtronomiæ Copernicanæ Ioannis Keppleri,

Epitome Belli Papiſtarum contra Germaniam, atque Patriam ipſam Cæſare Carolo V. Duce.

Epitome Chronicorum, & Hiſtoriarum mundi, velut Index primæ. & ſecundæ impreſſionis, in quo ſunt impreſſæ, atque figuratæ Imperatorum Imagines.

Epitome decem præceptorum, prout quemque Chriſtianum cognoſcere decet.

Epitome Eccleſiæ renouatæ.

Epitome figurarum Sacræ Scripturæ,

Epitome Hiſtoriæ Galliæ. hoc eſt Regum. & rerum Galliæ, *ſine nomine Auctoris*.

Epitome Hiſtoriarum, & Cronicorũ totius Mundi.

Epitome Hiſtoriarum Sacrarum, & locorum communium:

Epitome Iuris prudentiæ publicæ vniuerſæ conſcriptæ à Georgio Braudlacht Veſtphalo, & Tractatus huic annexus de RepublicaRomano-Germanica Iacobi Lampadij I. C. Gothi.

Epitome nouæ illuſtrationis. *Vide, Chriſtophori à Capite-fontium*:

Epitome omnium operum D. Aurelij Auguſtini per Ioannem Criſpinum:

Epitome de rebus Gallicis: *vide, Laurentÿ Riſembergÿ*:

Epitome reſponſionis ad Martinum Lutherum.

Epitome Tractatus Gallicani: *cui titulus*, la grandeur dell. Egliſe Romaine; &c. demonſtrans auctoritatem Eccleſiæ Romanæ fundatam ſuper Petro, & Paulo tamquàm vno Eccleſiæ Capite, latinè vertit, notaſque addidit Henricus Otho Tigurinus.

Eraſmi Annotationum Epitome. *uide.*, *Ioannis Mahuſÿ*.
Eraſmi defenſio contra. &c. *Vide*, *Alphonſi Enriquez*.
Eraſmi Selectæ quædam Epiſtolæ. *vide*. *Adriani Barlandi*.
Eraſmi Vugepaueri Commentarius ſuper decretales.
Eraſmicæ reſponſionis Dulcoratio. *uide*, *Ludouici Caruaiali*.
Eraſmus Alberus.
Eraſmus Benedictus Sileſius.
Eraſmus Ebnerus.
Eraſmus Fabritius.
Eraſmus Oſualdus, Screcktentuchſius, vel Streckdenfuchs,
Eraſmus Rotembucher.
Eraſmus Roterodamus, *vide*,, *Deſiderÿ Eraſmi*.
Eraſmus Sarcerius.
Eraſmus Snepſius.
Eraſtus Thomas.
Erbenius. *vide*, *Nicolaus*.
Erberus, vel Erbius. *vide*, *Matthias*.
Erhardus Schnepſius.
Erichus. *vide*, *Henricus*.
L' Ermafrodito Prencipe. *uide*, *Ferrantis Pallauicini*.
Erneſti Cothmanni Commentarius in librum Codicis Iuſtinianei primum.
Eiuſdem liber Reſponſorum Iuris. ſeù Conſiliorum, & conſultationum.
Erneſtus Stockmannus. *vide*. *Hodegeticum*.
Erneſtus Vogelin,
Erodius. *vide*, *Petri Erodÿ*.
Erotemata de bonis, ac malis libris, *uide*. *Theophili Raynaudi*.
Erotematicus Commentarius in libros Codicis. *vide*, *Scotanus Rediuiuus*.
Error popularis. *uide*, *Theophili Raynaudi*,
Degl'Errori del gouerno de Gieſuiti. *uide*. *Io: Mariana*.

Errorum, & calumniarum examen. *vide. Fidelis Serui.*
De Erudienda iuuentute. *vide, Iacobi Bophart.*
Erynacus Gratianopolitanus. *Vide. Sanctorum Patrum.*
Erytreus. *vide, Valentinus.*
Erzberg. *vide. Henricus.*
Eſaias Heinduhich.
De Eſcalante. *vide, Clypeus Concionatorum.*
Eſdræ Lamentationes Petri.
Eſdræ Somnium, & Vaticinium. *uide, Somnium, & Vaticinium.*
Enſpencei commentaria. *vide, Claudij Enſpencai.*
Eſpoſitione dell'Oratione del Signore in volgare, compoſta per vn Padre non nominato,
Eſame dell'ingegni di Gio. Huart, *in qualunque lingua, & in ogni ſtampa, che ſia.*
De l'Eſtat;& Succes des Affaires de France, &c. per Bernard de Girard Seigneur du Haillan.
Eſther Hiſtoria. *uide, Anſaldi Cebà.*
Eſtiennè Guerrij. *vide, Meſſe Paroiſtiale.*
Eſtiui Traſtulli. *uide, Io: Baptiſtæ Marini.*
De Eſu carnium Interdicto. *Vide, Deſiderij Eraſmi.*
Ethicæ Chriſtianæ libri tres, in quibus, &c.
Etnhophronius. *vide, Ioannis Micralij.*
Ethymologicum Lexicon. *Vide, Lexicon Philologicum.*
In Euangelia Commentaria. *vide Iacobi Fabri.*
Super Euangelia. & Epiſtolas totius anni. *uide, Summa in Smaragdum.*
Euangelia cur acceptauerit Eccleſia. *vide, Cur Eccleſia.*
De Euangelica Legatione ad Indos capeſſenda. *vide, de Legatione.*
Euangelica Miſſa.
Euangelicæ Conciones.
Ad Euangelicæ veritatis cognitionem ſpeculum. *uide, Speculum Cæcorum.*
De Euangelij, & legis differentia. *vide, Confutatio vnius & uiginti propoſitionum,*

De

De Euangelij Miniſtrorum gradibus. *vide, Defenſio tractationis.*
De Euangelij Papæ, & Chriſti comparatione, *vide, Folium idiomate Gallico conſcriptum.*
Euangeliorum enarrationes, *vide, Enarrationes.*
Euangeliſtarum ſupplicatio. *uide, ſupplicatio quorumdam.*
Euangeliſtarum Vormatiæ Articuli. *Vide. Articuli nouorum.*
Euangelium æternum.
Euangelium lætum Regni nuncium,
Super Euangelium Marci Catechiſmus.
In Euangelium S. Matthæi expoſitio Hippophili Melangei.
In Euangelium ſecundum Mattheum, Marcum, & Lucam Commentarij. *uide, Noua Gloſſa.*
Euangelium Paſalli.
Euans. *vide, Ludouicus.*
Euardus. *vide, Iuſti Euardi.*
Eucharius. *vide Anatomia Epiſtolæ Eucharij.*
De Euchariſtia, deque eius inſtitutione, vſu, & doctrina. *uide Phillppi Mornei. Le Bon Vſage*
De Euchariſtiæ negotij genuino intellectu, *uide de Genuino.*
Ad Euchariſtiæ Sacramentum Præparatio, *uide de Digna præparatione.*
De Euchariſtiæ Sacramento confeſſio, *Vide, Confeſſio fidei.*
Euchariſtiæ Sacramentum. quibus verbis fuerit à Chriſto confectum. *vide Ambroſij Catharini.*
Euerardi Bernoiſt Centuriæ duæ.
Euerardus Bronchorſt, *uide. Aphoriſmi politici.*
Eugenij IV. Reſponſio. *vide, ex Reſponſione Synodali.*
Eugenij Protocataſtaſis. *uide, Theophili Eugenij.*
Eugubinus. *Vide, Paulij Benij. Auguſtini.*
De Euia. *vide, F. Franciſci de Euia.*
Euphormionis Corona Regia. *Vide, Iſaaci Caſauboni.*
Euphormionis Luſinini Satyricon,

Eupolitanus. *uide, Philotheus.*
Eureta Miſoſcolo. *uide la Lucerna d'Eureta.*
Eurimaches, vel Eurymachera. *uide Gaſpar.*
Euritius Cordus.
Euſebij Candidi plauſus luctificæ mortis.
Euſebij Pamphili explicatio conſilij, &c. *uide, Conſilium Pauli III.*
Euſebio Nieremberg. *uide, Vida di S. Ignacio.*
Euſebius Cleberus.
Eutychius Mion, qui & Muſculus.
Examen Bullæ Papalis. *vide Ioannis Hoornbeek.*
Examen Doctrinæ Ieſuitarum. *uide, Catechiſmus Ieſuitarum.*
Examen dogmatum Artis Medicæ, *uide, Aſtronomia.*
Examen errorum, & calumniarum. quæ continentur in libris de viſibili Eccleſiæ Monarchia. *uide fidelis Serui,*
Examen libelli, *cui titulus eſt.* Propoſitiones excerptæ ex Auguſtino Reuerendiſſimi D. Cornelij Ianſenij, &c.
Examen ordinandorum Ioannis Feri, niſi ſit ex impreſſis ab anno 1587.
Examen ſapientiæ. *uide, Sapientia Ioannis Blanci.*
Examen trophæorum prætenſæ Congregationis Anglicanæ Ordinis Sancti Benedicti, &c. *cuius Auctor poſt Epiſtolam inſcribitur Ioannes Sancti Andreæ.*
Exameron Dei opus.
De Excellentia, & dignitate hominis. *vide, Iannoccius de Manettis.*
Excerpta quædam capita ex ſcripturis: omnibus fidelibus neceſſaria.
De Excidio Hieroſolymitarum. *vide, Ioannis Sutel.*
Excuſatio pro libello prænotato fides Caietana. *vide Hippolyti Marraccij.*
Executiui iuris Theſaurus. *uide Theſauris iuris.*
De Executiuis proceſſibus. *vide Matthæus Colerus.*
Exegeſeos. *vide, Franciſcus Irenici.*
Exegeſis. *Vide Antonij Renclini.*

Exem-

Exempla virtutum, & vitiorum.
Exemplarium Sanctæ Fidei Catholicæ *quocumque idiomate impreſſum.*
Exemplorum illuſtrium Promptuarium. *uide, Theatrum hiſtoricum.*
Exemplorum variorum liber de Apoſtolis. & Martyribus, *ſiuè ſeorſum, ſiuè coniunctus Catalogo Sancti Hieronymi de Eccleſiaſticis Scriptoribus.*
De Exemptione Clericorum. *Vide. Henningi Arniſai.*
Exenteratus Ieſuita.
De Exercenda Iuris prudentia. *uide, Chriſtophori Beſoldi,*
Exercices ſpirituels par lè F. Sulpice recolect de Nantes, donèc corrigatur.
Exercitatio hiſtorico-Theologica de Eccleſia Græcanica hodierna, quem delineauit M. Helias Veielius Vlmenſis.
Exercitatio vitæ ſpiritualis, *ſine nomine Auctoris quocumque idiomate impreſſa.*
Exercitationes Academicæ ex iure publico depromptæ, & ad hodiernum S. I. R. Statum accommodate à Ioanne Vuermeſero.
Exercitationes Dialecticæ. *uide, Ioannis Scholÿ.*
Exercitationes Nonni. *uide, Danielis Heinsÿ.*
Exercito limpio Auſtral contra las Manchas, quæ del Prado, &c, en defenſa della coſtumbre Santa, &c. offrecelo al Sennor Iuan d'Auſtria, &c. el Padre Frai Franciſco de la Madre di Dios. *vel ſub alio titulo,* El Prado della Mancha y Manchas del Prado.
Exetaſis ſcientiæ requiſitæ. *uide, Thomæ Angli ex Albÿs.*
Exhortatio ad Chriſtianiſſimi Regis Galliæ Conſiliarios, quo pacto obuiam iri poſſit ſeditionibus, &c.
Exhortatio ad Germaniam Nicolai Rodingi.
Exhortatio ad Sacram Communionem. *uide, Hieronymi Gebuileri.*
Exhortatio ad Populum.
De Exilio Cupidinis, *vide Dialogus Petri Mochÿ.*
In Exodum ſermo primus. *uide, Hieronymi Sauonarolæ,*

Explicatio dilucida noui iuramenti fidelitatis,&c. *uide, Xenium ad Catholicos, &c.*
Explicatio dominicæ precationis. *uidi, Dominica precationis*.
Explicatio hiſtorica grauiſſimæ quæſtionis, *vide, grauiſſime quaſtionis*,
Explicatio pia Pamphili. *vide Conſilium Pauli III.*
Explicatio Primi, Tertij, Quarti. & Quinti Cap. *Act. Apoſt. ſine nomine Auctoris quocumque idiomate impreſſa*.
Explicatio quinque librorum Moyſis. *uide, Quinque librorum Moyſis*.
Explicatio ſtatus Seraphicæ Religionis, *uide, Vera, & Dilucida*.
Explicatio Symboli Apoſtolici. *uide, Catechiſmus, ſiuè Explicatio*.
Explicatio Symboli per Dialogos *ſine nomine Auctoris quocumque idiomata impreſſa*.
Expoſitio ſuper Cantica Canticorum Salomonis. *ſine nomine Auctoris*.
Expoſitio Catholica Geneſis. *uide. Geneſis cum Catholica expoſitione*.
Expoſitio Eccleſiaſtica Pſalmorum Dauid. *Vide, Pſalmorum Dauidis*.
Expoſitio in Epiſtolas Pauli ad Romanos, & ad Galatas, cuius præfatio in epiſt. ad Rom. *incipit*. Varias narrationes, &c. Et in expoſitione primi Cap. ad Romanos, *cuius initium eſt*. Cum Beatus Apoſtolus Romanis ſcribere inſtituiſſet, &c.
Expoſitio Epiſtolæ ſecundæ D. Petri, & Iudæ *ſine nomine Auctoris*.
Expoſitio iu Euangelium S.Matthæi. *uide, Hippophyli Melangæi, Bernardini Tomitani*.
Expoſitio methodica nouellarum Iuſtiniani. *uide, Cunradi Rittershuſij*.
Expoſitio omnium authenticarum Codici Imperatoris Iuſtiniani inſertorum, cura, & opera Chriſtophori Philippi Nichter.
Expoſitio Nominis Ieſu iuxta mentem Hebreorũ. Cabaliſtarum, Græcorum, Chaldæorum, Per-

ſarum. & Latinorum, *ſine nomine Auctoris*.
Expoſitio noua in verbum hoc, Iudicium, Vincentij Nigri Neapolitani.
Eiuſdem. Luminoſo Sole. per mezzo del quale l'anima Chriſtiana può entrare nel Sacro Regno della miſtica, & occulta Teologia.
Expoſitio Pſalmi 109. *uide, Ferdinandi de las Infantas*.
Expoſitio ſimpliciſſima, & breuiſſima Catechiſmi. *uide, Simpliciſſima, & breuiſſima*.
Expoſitio Symboli. *vide, Catechiſmus, ſiuè Symboli expoſitio*.
Expoſitio Symboli Apoſtolorum, Orationis Dominicæ, & Præceptorum.
Expoſitio verborum inſtitutionis Cœnæ Domini, *Vide Petri Piccarelli*.
Expoſitiones Thalmud Hebræorum. *Vide. Thalmud*.
In Expurgatorium Indicem præfationes. *uide. Ioannis Pappij*.
De Extinctione Papatus Romani. *vide, Papatus Romanus*.
Eyclerus. vel Aiclerus. *vide Michael Aiclerus*.
In Ezechielem ſermo, *uide, Hieronymi Sauonarolæ*.

F

FABER. *Vide, Gaſpar Martinus*.
Fabritius Bleynianus. *uide, Antonij Fabritij*.
Fabritij Montani. *vide, Ioannis Fabritij*.
Fabrieus. *vide, Eraſmus*.
Fabritij liber octauus Epiſtolarum ad Fœdericum Nauſeam, *qui eſt Roberti à Moshaim*.
Fabritius. *vide. Georgius, Ioannes, Andreas*.
Fabritius Capito Vuolphangus.
Fabritius Montanus.
Fabulæ Laurentij Abſtemij, & Gilberti Cognati.
Fabulæ Ogerij Dani.

Fabularum Decades. *vide, Ioannis Vualchij*.
Facci politica Liuiana. *uide, Gaſparis Faccij*,
Facetiæ Bacchi, & Veneris.
Facetiæ facetiarum, hoc eſt, Ioco-ſeriorum faſciculus nouus exhibens varia variorum Auctorum ſcripta.
Facetiæ facetiarum. hoc eſt, Ioco-ſeriorum faſciculus nouus, variorum Auctorum ſcripta non tàm lectu iucunda, ac iocoſa amæna, & amanda, quàm lectu verè digna, &c.
Facetiæ Henrici Bebelij. *vide, Henrici Bebelij*.
Facetiæ Poggij Florentini.
Delle Facultà, e commiſſioni date da Giulio III. à M. Paolo Odeſcalco.
Facultatis Theologiæ Pariſienſis cenſura. *vide, Cenſura*.
De Fagij Vita, Obitu, & Sepultura. *vide, Hiſtoria de Vita*.
Fagius. *vide, Paſquillus. Paulus. Commentaria Rabbi Salomonis. Targum*.
Le Fait & le droit. *uide, Memoire*.
Falkembergerus, *uide Marcus Andreas*.
De Falſa donatione Conſtantini, *vide, Laurentij Valle*.
De Falſa Religione.
De Falſa, & vera vnius Dei cognitione. *Vide, Libri duo*.
Delle Falſe apparitioni, e miracoli. *vide, Informatione Reale*.
De Falſis ſignis, & miraculis, *Vide, Ioannis Vunſchelburgenſis*.
Dù Fameux. Almanach. *vide. Les Enlumineures*.
Familiare caſtigo Apologetico, ſul diſcorſo geneologico &c. dedicato alla verità, da Latino volgare.
Familiaris introductio in Theoriam, & praxim Beneficiorum Eccleſiaſticorum. *vide, Antonij Fabritij Bleyniani*.
Farellus, *vide, Gulielmus*.

Farinacius. *vide, Deciſionum nouiſſimarum, Declarationes Concilij.*
Farrago Concordantiarum inſignium totius Biblię
Fatrago Poematũ Leodegarij à Quercu, niſi emendentur.
Faſciculus Mirrhæ Geneuæ impreſſus.
Faſciculus nouus. *vide, Facetiæ facetiarum.*
Faſciculus rerum expetendarum. & fugiendarum.
Faſciculus trium verarum propoſitionum aſtronomicæ, aſtrologicæ, & philoſophicæ. Auctore Immanuel B. F. Rhoſales Hebræo.
Faſti Academici ſtudij Generalis Louanienſis, donec corrigantur.
Fatidica Sacra. *vide Edonis Nehuſij.*
De Fatis Monarchiæ Romanæ. *Vide Somnium, & Vaticinium Eſdræ.*
Fatuorum Speculum. *vide, Iacobi Ottheri.*
Fauentinus, *qui eſt Melanchton, vide, Didimus.*
Fauſtus Sozzinus.
Fayus. *vide, Antonius.*
F.D.L.I.O (*ſic ſuum nomen inſcribit quidam Auctor*) *vide, Apologia Catholica.*
Feguenkinus. *uide. Iſaac.*
Felde. *uide, Ioannes.*
Felicianus de Ciuitella.
Felinus. *Vide, Aretius.*
Felix Malleolus Tigurinus.
Felix Manſius.
Felſinius. *uide, Philippus.*
Ferchius Vaglienſis. *uide. Defenſio veſtigationum.*
Ferdinãdi Buongiorni *liber inſcriptus* il Buongiorno
Ferdinandi de Eſcalante Clypeus Concionatorum. *uide, Clypeus Concionatorum.*
Ferdinandi de las Infantas Cordubenſis. Tractatus de Prædeſtinatione.
Eiuſdem liber diuinæ lucis ſecundum diuinæ, & Euangelicæ ſcripturæ lucem in centeſimi noni Pſalmi expoſitionem.

Ferdinando Claueſtain, *Vide Apologia in Difeſa*,
Feri examen Ordinandorum. *Vide*, *Examen Ordinandorum*.
Feri Opera. *uide*, *Ioannis Feri*.
Ferinarius, *uide*, *Ioannes*.
Fernandez de Villegas. *uide*, *Petri Fernandez*.
Ferrantis Pallauicini Opera ſequentia. Le Lettere Amoroſe. La Pudicitia ſchernita, La Rete di Vulcano. Il Corriero Sualigiato, & il Diuortio Celeſte: *licet incerto, vel alio nomine circumferantur*. La Berſabea. La Suſanna. Il Prencipe Hermafrodito. La Taliclea. La Scena Rettorica. Il Sanſone. I Panegirici. Gl' Epitalamij. I Diſcorſi Accademici. Il Giuſeppe, e le Bellezze dell'Anima.
Ferrarienſis. *uide*, *Petrus*. *Bartholomai Ferrarienſis*.
De Ferrarijs. *vide*, *Ioannis Petri*.
Ferrella. *vide*, *Fioretti Spiriiuali*.
Ferrus. *Vide*, *Iuſta Damnatio*.
De Feſtis Hebræorum. & Græcorum. *Vide*, *Ioannis Ionſtonij*.
De Feſtis quibuſdam ſuperſtitioſis. *vide*, *Miſcella Theologica*.
De Feſto Idololatrico Corporis Chriſti. *uide*. *Diſputatio de Idololatrico*.
Feudalis, & ciuilis Iuris Promptuarium. *Vide*, *Promptuarium*,
Feudalis Iuris Comprehenſorium. *uide*, *Camilli de Curtis*.
Feudalis Iuris Lexicon. *uide*, *Lexicon Iuridicum*.
Feuguereius, vel Fuquereius. *Vide*, *Gulielmus*.
Feurus. *Vide*, *Riccardus*.
De Fide. & Operibus. *uide*, *Friderici Fregoſij*, *Pia*, & *Chriſtiana Epiſtola*.
Fidei Catholicæ exemplarium. *Vide*, *Exemplarium S. Fidei*.
Fidei Chriſtianæ Capita contra Papam. *vide*, *Capita Fidei*.
Fidei Chriſtianæ Capita contra Papiſtas.
Fidei Confeſſio. *vide*, *Confeſſio Fidei*.

De Fidei obiecto. *uide, Georgij Turnebulli.*
De Fidei Romanæ ementito Catholichiſmo, *vide, Gulielmi Perkinſij.*
Fidei ſincerioris Doctoris. *uide, Horthodoxographa.*
De Fidei virtute tractatus. *vide, Thomæ Angli et Albijs.*
Fidelis Serui ſubdito infideli reſponſio, vna cum erroruṁ, & calumniarum quarumdam examine, quæ continentur in libris de viſibili Eccleſię Monarchia à Nicolao Sandero conſcripta.
Fides Caietana. *uide. Hippolyti Marraccij.*
De Fiducia, & Miſericordia Dei *uide, Ioanni Fiſcherio.*
Figulus. *uide, Hermannus Sebaſtianus.*
Figuræ Bibliorum, *uide, Antonij de Rampelogis.*
Figurarum Sacræ Scripturæ Collectio, *uide, Collectio.*
Figurarum Sacræ Scripturæ Epitome. *Vide, Epitome.*
Figurarum Sacræ Scripturæ receptatio. *Vide, Receptatio.*
Figure della Morte. *vide, Simulacri, Hiſtorie, & Figure.*
Filarmonico. *uide. la Lucerna d'Eureta.*
Fildlerus. *Vide Valerius.*
Filidinus. *uide, Franciſcus.*
Filippo Maria Bonini. *uide l'Ateiſta conuinto.*
Filis Paſtor in Auſtria.
Filis Paſtor Halbeſtadienſis, vel Halberſtarenſis.
Filpotus. *uide, Ioannes.*
Finchius. *uide, Prattica Muſica.*
Finckelhaus, vel Finckelbanus. *Vide, Vuolphangus.*
Fioretti di San Franceſco. *uide, Diſcorſi ſopra li Fioretti.*
Fioretti Spirituali di Fra Giouan Paolo Ferrella Caualier di S.Spirito di Roma.
Fiori Nouelli della Vergine di Loreto. *uide, Vittorio Briganti.*
Firmanus. *vide, Seraphini Firmani.*
Firmanus Clorus. qui & Viretus.

Fiſcalium Allegationum pars prima. *vide, Allegationum Fiſcalium.*
Fiſcher. *Vide, Chriſtophorus Samuel.*
Fiſcherius, *vide, Ioanni Fiſcherio.*
Fiſcherus. *uide. Vuillchius.*
Fiſcvs Papalis, ſiuè Catalogus Indulgentiarum. & reliquiarum ſeptem Principalium Eccleſiarum Vrbis Romæ, &c.
Fiume del terreſtre Paradiſo diuiſo in quattro capi, diſcorſo contro l'antica forma dell'Habito Minoritico di S. Franceſco d'Aſſiſi inſtituita, e portata dal Sig. D. Nicolò Catalano.
Flaccus. *vide, Illiricus, Matthias.*
Fladorius. *vide, Georgius.*
De Flauij Ioſephi Teſtimonio. *uide. Triginta Epiſtolæ.*
Flauius, vel Flaccus. *vide, Matthias.*
Florenius. *vide, Paulus.*
Florentinus. *uide, Diſputatio de miniſtrando.*
Flores Doctorum penè omnium, qui tùm in Theologia, tùm in Philoſophia hactenus claruerunt per Thomam Hibernicum olim cum ſumma diligentia collecti ac ordine alphabetico digeſti ex Typographia Iacobi Stoer *cum ab impreſſore hæretico multis in locis corrupti, & adulterati ſint.*
Flores Epigrammatum *vbicumque. & quacumque lingua impreſsi. donec corrigantur.*
Flores hiſtoriarum per Matthæum Vueſtmonaſterienſem editi anno 1573. Londini, niſi emendentur.
Flores Hiſtoriarum ſelectiſſimarum ſententiarum, aliarumque rerum memorabilium M. Stephani Ritheri,
Flores Romani, } *vbicumque & quacumq; lingua impreſsi, donec corrigantur.*
Flores Sanctorum. }
Flores Virtutum. }
Flori Saneſe. *vide Il Theofilo.*
Florilegium Inſulæ Sanctorum, ſeù vitæ, & acta Sanctorum Hiberniæ collegit, & publicauit Thomas Meſſinghamus, donec corrigatur.
Florus. *uide, Nicolaus,*

Floſculi electiores *uide, Scalæ Iacob .*
Floſculus Sanctorum . *.vide Petri Fernandez .*
Flud . *vide, Roberti Flud .*
De Fœderum iure . *Vide , Chriſtophori Beſoldi .*
Fœlich Colonienſis . *Vide Notæ ſexaginta quatuor .*
Cõtra Fœminatum Regimen liber .
Dela Foy, e Conſtance de Deux Martirs, &c. *uide , Lettres des Fidelles .*
Folengius . *nide , Io: Baptiſtæ Folengij .*
Folia quædam Gallicè conſcripta quorum Tituli ſunt .
Mandement di Monſeigneur l'Eueſque & Comte d'Alet ſur la Signature dù formulaire .
Mandement di Monſeigneur l'Eueſque & Comte de Beuuais vidame de Gerborij pair de France ſur la Signature dù formulaire .
Mandement dè Monſeigneur l'Eueſque d'Angers ſur la Signature dù formulaire .
Mandement dè Monſeigneur l'Eueſque dè Pamiers ſur là Signature dù formulaire ,
Folia quædam impreſſa anno 1657.*quornm titulus eſt* Tredecim Theologorum ad examinandas quinque propoſitiones ab Innocentio X. ſelectorum ſuffragia, ſeu, vt appellant vota Summo Pontifici ſcripto tradita .
Folia quædam ad fauorem Damiani Caccini Monaci Vallumbroſan. contra Generalem Vallisumbroſæ, *quorum initia ſunt .* Calcnlo da appreſentarſi . &c. Epiſtola , *quæ incipit .* L'inuidia , che teme il potere de' Grandi . Nella Cauſa . Per eſſer notitia . Iuſta , & vera defenſio Damiani Caccini facta à F. Sebaſtiano Torrelatio . Per intelligenza di queſto fatto . Vallumbroſañ defenſionis . Atteſtationi , e fedi fatte, Vallumbroſañ grauaminis .
Folium *idiomate gallico conſcriptum* de comparatione Euangelij Papæ. & Chriſti, circa remiſſionem peccatorum, & conſecutionem vitæ æternæ .
Folium quoddam cum hac inſcriptione . Breue Sommario delli Priuilegij . & Indulgenze conceſſe

ceſſe da Innocentio III, &c. all'Ordine, & Archiconfraternità della Sanctiſs. Trinità del Riſcatto *uide etiam, libelli quidem continentes indulgentias.*

Folium quoddam cum hac inſcriptione Propoſitiones Belgio Vnito-Romanæ; ac Papales incipiens. Peccatum non eſt Sacrificium Deo, &c. cum elucidationibus annexis.

Folium ſub falſo Sacrę Congreg. nomine editum. *Vide de Vita, & moribus.*

Follerus. *Vide, Miſcellaneorum Theologicorum.*

Fons vitæ. *vbicumque, & quacumque lingua impreſſus.* donec corrigatur.

Fontius. *uide, Bartholomæus.*

Forenſes Actiones. *uide, Ludouici Seruini.*

Forma orandi in Anglorum Eccleſia. *uide. Ratio, & forma publicè orandi.*

Forma dell'orationi Eccleſiaſtiche, & il modo di amminiſtrare i Sacramenti, e celebrare il Santo matrimonio, *Auctor vt creditur Caluinus.*

Formatio, & excluſio infrunitæ Monarchiæ Papalis. Auctore Daniele Lipſtorpio,

Formula Miſſæ Vuittembergenſis.

Formulæ precum, ſeù agenda, aut officia hæreticorum omnia, *quacumque lingua conſcripta.*

Formulario per inſtruire i fanciulli, &c, *uide, Catechiſmo, cioè Formulario.*

De Foro competente Eccleſiaſtico. *Vide, Diſſertatio iuridica.*

Forſterius. *uide, Ioannis Valentini.*

Fortunatus Crellius.

Fortunatus Sprecherus. *uide, Pallas Rhatica.*

Foſcarino. *uide Lettera del M.R.P. Paolo Antonio.*

Foxus. *vide, Ioannes.*

Fragments tires d'vn traictè dù Docteur. *vide. Brief, traicte.*

Franceſco Antonio Sarro. *uide, glorioſo Trionfo.*

Franceſco de Franchi. *uide, Pareneſi.*

Franceſco Guicciardini. *uide, Franciſci Guicciardini. Hiſtoria d'Italia.*

Di

Di San Franceſco di Paola lettere. *uide, Centuria di lettere.*
Franceſco petrarca. *uide, Alcuni importanti luoghi.*
Franceſco Prati. *Vide Auuiſi di Parnaſo.*
Franceſco Sanſouino. *vide, Hiſtoria d'Italia.*
Franceſco Velli Napolitano. *uide, Difeſa.*
Francfordienſis plebis articuli quadraginta ſeptem.
Franchi. *uide, Pareneſi.*
Franchinus. *uide, Franciſci Franchini.*
Francicarum Originum libri ſex. *Vide, Ioannis Iſaacij Pontani.*
Franci Carmina, *uide, Nicolai Franci.*
Franciſcanorum Alchoranus.
Franciſci de Amaia Antiquarienſis Hiſpani in tres poſteriores libros Codicis Imperatoris Iuſtiniani Commentarij Tomus primus, donec corrigatur.
Franciſci Anſaldi è Sancto Miniato de Iuriſdictione Tractatus, donec corrigatur.
Franciſci Balduini I.C. Conſtantinus Magnus, ſiuè de Conſtantini Imperatoris legibus Eccleſiaſticis, atque Ciuilibus Commentaria.
Franciſci Baronij C. P. Vindicata veritas Panormitana.
Franciſci Bonei I. V. D. & Philoſophi in Academia Geneuenſi profeſſoris tractatus de ratione dicendi.
Franciſci Doni litteræ. *uide, Antonij Franciſci.*
F. Franciſci d'Euia Præparatio mortis.
Franciſci Franchini liber Poematum.
Franciſci Georgij Veneti. Harmonia mundi, & problemata Sacræ Sripturæ, donec expurgentur.
Franciſci Guicciardini Hiſtoria latinè reddita per Cœlium ſecundum Curionem, donec expurgentur. *Vide etiam, Hiſtoria d'Italia.*
Franciſci Guicciardini loci duo ob rerum, quas continent grauitatem cognitione digniſſimi ex ipſius hiſtoriarum libris tertio, & quarto dolo

malo

malo detracti, nunc ab interitu Vindicati. *prohibetur liber, & Auctor inter hæreticos reijcitur.*

Franciſci Irenici Ettelingiacenſis; Germaniæ Exegeſeos volumina duodecim, donec expurgentur.

Franciſci Iunij Vita ab ipſomet conſcripta. *uide, etiam Ioannis Pappij,*

Franciſci Iureti Notæ ad Epiſtolas Iuonis Carnotenſis Epiſcopi, donec corrigantur.

Franciſci nocturna apparitio.

Franciſci Patritij noua de vniuerſa Philoſophia, niſi fuerit ab Auctore correcta. & Romæ cum approbatione R. P. Magiſtri Sacri Palatij impreſſa.

Franciſci Pellizarij Manuale Regularium, Tomus primus:

Franciſci Polingrani aſſertiones quorundam Eccleſiæ dogmatum, donec expurgentur.

Franciſci Salgado de Somozza. Tractatus de Regia protectione, vi oppreſſorum appellantium à cauſis, & iudicibus Eccleſiaſticis.

Eiuſdem Tractatus de ſupplicatione ad Sanctiſſimum à litteris, & Bullis Apoſtolicis nequam, & importunè impetratis. & de earum retentione interim in Senatu.

Franciſci Suarez Diſput. Tomus V. de Cenſuris. Venetijs apud Ioannem Antonium. & Iacobum de Franciſcis, vel Io: Baptiſtam Ciottum impreſſus 1606. non permittitur, niſi ſubrogatis folijs & locis, quæ ademerant. *vide etiam, Anonymi opuſculum.*

Franciſci Trachelæi Statij propedeumata oratoria.

Franciſci Verdæ opus impreſſum Lugduni 1662.

Franciſci Zabarellę liber de Schiſmate, atque eiuſdem libri præfationes Argentinæ impreſſæ, donec corrigantur.

F. Franciſco de la Madre de Dios. *vide, exercito limpio Auſtral.*

Franciſco Marti. *uide, Diſcurſo Theologico.*

Fran-

D. Franciſco de Vico. *vide, de la Leyes.*
Franciſcus Amicus, *vide, Curſus Theologici,*
Franciſcus Bettus.
Franciſcus Bigot.
Franciſcus Bugardi.
Franciſcus Burgouius.
Franciſcus Combefis. *vide, Hiſtoria Monothelitarum.*
Franciſcus Cotta Lemburgius. *uide, etiam Andreas Franciſcus.*
Franciſcus Dauit.
Franciſcus Enzinas.
Franciſcus Hottomanus.
Franciſcus Furius.
Franciſcus Kolbius.
Franciſcus Lambertus.
Franciſcus Lamperti.
Franciſcus Liſmanius.
Franciſcus Mangetus *uide, de Loco Tractatus.*
Franciſcus Moncæius. *uide, Aaron purgatus.*
Franciſcus Niger Baſſanenſis.
Franciſcus Paſtoris. *uide, Pignatto graſſo.*
Franciſcus Perren.
Franciſcus Portus Græcus.
Franciſcus Puccius, *falsò vſurpans cognomen Pucciorum.*
Franciſcus Rabletius.
Franciſcus Stancarus.
Franciſcus Valeſius da Sacra Philoſophia. donec emendetur.
François Clouet. *vide, Declaratione dù François,*
François de Saict Romain. *uide, Calendrier des Heures.*
François Verron. *vide, De la Primaute.*
Francus. *uide, Ionas. Ortholphus. Sebaſtianus.*
Frecthus. *uide, Martinus.*
Frederus. *vide, Ioannes.*
Fregoſius. *vide, Friderici Fregoſij.*
Freinshemius. *vide, Ioannis Freinshemij.*
Freyhud. *vide, Andreas.*
Fricius, *vide, Andreas,*

Fridenreich. *vide, Zaccaria,*
Friderici Acchillis Ducis Vuitemberg. Conſultatio de Principatu inter Prouincias Europæ habita Tubingiæ,&c.
De Friderici Cæſaris geſtis. *Vide Iacobi Spiegelij.*
Friderici II. &c. *uide, Illuſtriſſimi Principis. Querimonia Friderici II,*
Friderici Fregoſij tractatus de Oratione, Iuſtificatione, Fide, & Operibus, & Pręfatio, in Epiſtolam Sancti Pauli ad Rom. *quæ tamen ſalsò illi creduntur adſcripta.*
Friderici Imperatoris Vita. *vide, Nicolai Ciſnerij.*
Friderici Spanhemij diſſertationes Theologico-hiſtoricæ.
Fridericus Beuthuſius.
Fridericus Cœleſtinus. *vide, Ioannes Fridericus.*
Fridericus Dedekindus.
Fridericus à Dinheim.
Fridericus Furius Ceriolanus, *vide, Bononia.*
Fridericus Iacob,
Fridericus Mynius.
Fridericus Petri.
Fridericus à Than,
Fridericus Vuendelinus, *uide, Marci Friderici.*
Friderus Mindanns, *uide, Petri Frideri.*
Fridelinus Brombach.
Fridolinus Lindouerus.
Fridangus, *vide, Iacobus.*
Friſelinus. *uide, Nicodemi Friſolini.*
Friſius Tigurinus. *vide, Ioannes.*
Frith Londin. *vide, Ioannes.*
Froncedorfius. *uide. Valentinus.*
Froſchelius. *uide, Sebaſtianus.*
Froſcouerus. *uide. Chriſtophorus,*
Fuchs. *uide, Ioannes Chriſtophorus.*
Fuchſius. *uide, Leonardus.*
De la Fuente. *uide, Conſtantinus.*
Il Fuggi l'otio di Tomaſo Coſto, donec corrigatur.
Fugiendarum rerum Faſciculus. *vide, Faſciculus.*
De Fugitiuis, & Apoſtatis. *uide, Iulij Clementis Scotti.*

Fulcus. *uide, Guilielmus.*
Fulda. *uide, Andreas.*
F. Fulgentius Seruita. *uide, Trattato dell'Interdetto,*
Fulmen Papæ Sixti V. *uide, Brutum Fulmen.*
Fuluia Morata. *uide. Olimpia Fuluia.*
Funiculi nodi indiſſolubilis. *vide, Petri de Alua, & Aſtorga.*
De Functionibus Imperij. *vide, Iacobi Bornitij.*
Functius Norimbergeñ. *vide, Ioannes.*
Fundamentum bonorum, & malorum operum,
Fuquereius, vel Feuguereius. *vide. Gulielmus.*
Furius Ceriolanus. *vide. Bononia.*
Fuſterus. *vide, Ioannes.*

G

GABRIEL Eccleſiæ Illantinæ Miniſter. *uide, Storga Salicea,*
Gabriel Pereira. *uide. de Manu Regia.*
Gabrielle Anguiſciola. *uide. Medaglia.*
Galaſius Zuinglij defenſor, vel Nicolaus Galaſius Caluini defenſor.
Galatheus. *uide Hieronymus,*
Galecus. *uide, Nicolaus.*
In Galenum Commentaria. *uide Gaſparis Hofmanni.*
Galerana Baratotti. *uide, Semplicità ingannata.*
Galileo Galilei. *uide, Dialogo di Galileo.*
Gallaſius. *vide, Nicolaus.*
Gallemart. *uide, Declarationes eorumdem Cardinalium, Concilij Tridentini deciſiones.*
Galliæ Hiſtoriæ Epitome. *vide, Epitome,*
De Galliæ Regis pacæ cum Rege Hiſpaniæ. *uide Cronologia ſeptennaria.*
Gallicanæ Eccleſiæ Decreta, *uide Laurentij Bochelli,*
De Gallicanæ Eccleſiæ libertate. *vide, Duareni. De Concordia Sacerdotij, & Imperij. Preunes des Libertez. Traittez des droits. Opuſcula duo.*

Galli-

Gallicanæ Nationis Apoſtolorum libellus. *vide*, *Libellus Apoſtolorum*.
Gallicanus, *vide, Mariale*.
De Gallicis rebus epitome. *uide, Laurentij Riſebergij*.
Gallobelgicus. *uide, Mercurij Gallobelgici*.
Gallorum Poetarum Deliciæ. *uide. Ranutij Cherij*.
De Gallorum veteri Religione. *uide, Heliæ Schedij*.
Gallus, *uide, Ioannes*.
Gambacurta, *uide, Petri Gambacurta*.
Garcæus, *uide, Ioannes*
Garnier. *uide, Dialogues in cinq; langues*.
Garnerus, *uide, Ioannes*.
Gaſpar Adeler.
Gaſpar Braum miller vel Braimiller,
Gaſpar Bruſchius Eganus,
Gaſpar Churrerus,
Gaſpar Cruciger.
Gaſpar Dornauius. *uide, Amphiteatrum*,
Gaſpar Elogius.
Gaſpar Eurimaches,
Gaſpar Faber.
Gaſpar Gondeman,
Gaſpar Gretterus.
Gaſpar Hantz,
Gaſpar Hedio.
Gaſpar Heldelinus,
Gaſpar Hombergius.
Gaſpar Hubertinus.
Gaſpar Lundorpi. *uide, Bellum Sexennale*.
Gaſpar Macer, vel Macrus.
Gaſpar Megander Tigurinus.
Gaſpar Meliſander.
Gaſpar Motthæus Scmalkaldenſis.
Gaſpar Oleuianus.
Gaſpar Peucerus Budiſſinus.
Gaſpar Rodulphius.
Gaſpar Stolshagius,
Gaſpar Suuenckfeldius.
Gaſpar Tauberus.
Gaſparis Caballini Tractatus commerciorum. & vſu-

vſurarum, reddituumque pecunia conſtitutorũ, & Monetarum.
Eiuſdem tractatus de eo, quod intereſt, & de diuiduo, & indiuiduo, *qui omnes ſunt Caroli Molinei, mutato tanrum Auctoris nomine*, niſi emendentur.
Gaſparis Faccij Politica Liuiana.
Gaſparis Hofmanni Commentarij in Galeni de vſu partium corporis humani librum 17,
Gaſparis ſtiblini Coſmopæia.
Gaſſarus. *uide, Acchilles Pyrminius*.
Gaſt. *vide, Iob*.
Gaſtius Briſacenſis. *uide, Ioannes Gaſtius*.
Gaudentij Merulæ memorabilinm liber, niſi emendetur.
Gaudentij Taruiſini Nomantia Geomantia, Chyromantia.
Gaufridi de Monte Electo Tractatus ſuper materia Concilij Baſileenſis.
Gebuilerus. *uide, Hieronymi Gebuileri*.
Gedultig. *uide, Petrus*.
Geldenhaurius. *uide, Gerardus*.
Gellius. *Vide, Capricci del Bottaio*.
Delle Gemme, e loro natura. *uide Lodouico Dolce*.
Genealogicum Theatrum. *vide, Hieronymi Henninges*.
Geneſis cum Catholica expoſitione eccleſiaſtica,
Geneſis cum Catholica expoſitione eccleſiaſtica, ideſt ex vniuerſis probatis Theologis. quos Dominus ſuis Eccleſijs dedit, excerpta, &c. ſiue Bibliotheca expoſitionum ex probatis Theologis, quotquot in Geneſim, &c.
Geneuenſis Catechiſmus.
Geneuenſis Conuentus. *uide Conuentus Geneuenſis*,
Geneuenſis Gloſſa ordinaria.
De Genituris. *nide Cardani Opera*.
Geniſacio Spironcini. *uide Corriero Sualigiato*
Gentilettus. *uide, Innocentius*.
Gentilis. *uide, Scipionis Gentilis. Alberici*.
De Genuino Euchariſtiæ negotij intellectu, & vſu ex vetuſtiſſimis Orthodoxorum Patrum libris, &c.
Geo-

Geographia Vniuerſalis.

Geomantiæ libri omnes. *vide etiam, Annibalis Raymundi. Gaudentij Taruiſini. Ioachimi Reingelbergenſis. Petri de Abano.*

Georgij Beati ſententiarum Diffinitarum Saxoniæ de Matrimonialibus Centuria.

Georgij Caſſandri Belgæ Theologi Imperat: Ferdinandi Primi. & Maximiliani à Conſilij Opera omnia præcipuè Epiſtolæ 117. & colloquia duo cum Anabaptiſtis.

Georgij Caſſandri Hymni Eccleſiaſtici.

Georgij Douſæ de Itinere ſuo Conſtantinopolitano epiſtola.

Georgij Fabritij Chemnicenſis Saxoniæ illuſtratæ libri nouem.

Georgij Hornij Commentaria in Seuerum Sulpitium.

Georgij Nigrini Conciones.

Georgij Ricterij eiuſque familiarium epiſtolæ ſelectiores ad Viros Nobiliſſimos, Clariſſimoſque datæ, ac redditæ.

Georgij Theodori Dieterichi de Iure, & ſtatu Iudæorum in Republica Chriſtianorum Diſcurſus.

Ad Georgij Turrebulli Tetragoniſmum Pſeudographum Apodixis Catholica, ſiue Apologia pro diſputatione de formali obiecto fidei, &c. Auctore Roberto Baronio eccleſiaſte Abredonenſe.

Georgij Victorij Poemata.

In Georgium Blacuellum Angliæ Archiepiſcopum à Clemente VIII. deſignatum Quæſtio Bipartita.

Georgius Æmilius Mansfelden.

Georgius Autumnus.

Georgius Battenheimer.

Georgius Blandrata, vel Blandatra.

Georgius Braudlancht: *vide, Epitome Iuris prudentiæ.*

Georgius Brinderus.

Georgius Buchananus.

Georgius Caſſander Burgenſis, ſiue Veranius Modeſtus Pacimontanus.

Georgius Codonius.
Georgius Cœleſtinus.
Georgius Conſtantinus Anglus.
Georgius Cunradi. *vide, Iucunda de oſculis, &c.*
Georgius Dauid.
Georgius ex Delphis. *vide David Georgius.*
Georgius Dietericus.
Georgius Dorſcheus. *vide, Ioannis Georgij.*
Georgius Ebouff,
Georgius Eckart.
Georgius Edelman,
Georgius Fabritius Chemnicenſis. *vide etiam, Georgij Fabritij.*
Georgius Fladorius.
Georgius Godelmanus. *vide, Ioannes Georgius.*
Georgius Grynæus Bodicenus,
Georgius Hakemill. *vide, Scutum Regium,*
Georgius Hanfeldt.
Georgius Henninges.
Georgius Ioachimus **Rheticus**.
Georgius Kupelich.
Georgius Lyſtenius.
Georgius Maior,
Georgius Mekart.
Georgius Mylius.
Georgius Neccarus,
Georgius Niger.
Georgius Nigrinus.
Georgius Perſſerer,
Georgius Princeps **Analtinus**.
Georgius Raudt.
Georgius Reich.
Georgius Rittershuſius.
Georgius Rorarius.
Georgius Sabinus.
Georgius Schmaltzing.
Georgius Scholtz.
Georgius Shon.
Georgius Siberſchlag.
Georgius Sohnius.

Geor-

Georgius Spalatinus.
Georgius Spintlerus.
Georgius Tilenus.
Georgius Toye Berfordienſis.
Georgius Venetus. *Vide, Franciſci Georgÿ.*
Georgius Vuolger.
Georgius Vualtherus.
Gerardi Ioannis Voſſij diſſertationes tres, de tribus Symbolis Apoſtolico, Athanaſiano, & Conſtantinopolitano.
Gerardi de Meynard Collectio Controuerſiarum forenſium Senatus Tholoſani, ac collatio cum alijs Franciæ arreſtis; cum additionibus Hieronymi Bruchner.
Gerardi Mercatoris Atlas. *vide etiam Chronologiæ.*
Gerardus. *Vide, Ioannes.*
Gerardus Geldenhaurius Nouiomagus.
Gerardus Liſtrius.
Gerardus Lorichius Hadamarius. *Vide etiam, Berhardi Lotÿ.*
Gerardus Neomagus, ſiuè Nouiomagus.
Gerardus Segarelli Pergamen-
Gerbellius. *Vide, Nicolaus.*
Gerlachius. *Vide, Stephanus.*
Germani cuiuſdam continuatio temporum. *vide, Continuatio temporum.*
Germaniæ Eccleſiarum oratio. *Vide, Oratio Eccleſiarum.*
Germaniæ Exegeſeos. *Vide, Franciſci Irenici.*
Germaniæ Hiſtoria, *vide, Hiſtoria Germaniæ.*
Gemaniæ munera. *vide, Verum Inuentum.*
Germanica Commentaria in Corn. Tacit.
Germanica Theologia. *vide, Theologia Germanica.*
Germanicæ Nationis Lamentationes.
De Germanici Collegij inſtitutione. *vide, Panegyricus.*
De Germanici Imperij Comitijs. *vide, Dominici Arumei.*
Germanicum Bellum. *vide. Bellum Sexennale.*
Germanicus Paſquillus.
De Germanis Dis, ſiuè de Germanorum veteri Religione, *uide, Heliæ Schedÿ.*

Germanorum Litaniæ.
De Germanorum Origine. *vide, Hiſtoria.*
Germanorum Theologorum Vitæ. *vide. Melchioris Adami.*
Germanus Beyer.
Gernhard. *vide, Bartholomæus.*
Gerrhard. *vide, Philippus.*
Gerthachius Billicanus. *vide, Teobaldus.*
Gertophius. *vide, Ioannis Gertophij.*
Geſnerus. *vide, Conradus.*
Geſt Anglus. *uide Edmundus.*
Geſta Ildebrandi. *vide, Vita, & Geſta.*
Geſta Romanorum,
De Geſtis Cæſaris Friderici, *vide, Iacobi Spiegelij.*
Geuerharti Elmenhorſtij Notæ ad Gennadium Presbyterum Maſſilienſem de Eccleſiaſticis dogmatibus ad veteris cuiuſdam Theologi homiliã Sacram, & ad Epiſtolas Martialis Epiſcopi Lemouicenſis.
Ghebardus. *vide, Oratio Panegirica.*
Ghelbius Linconienſis. *vide, Antonius.*
Giacopo Riccamati. *vide, Dialogo di Giacopo.*
Giardino di Madrigali *Vide, Mauritio Moro.*
Gibelus. *Vide, Conradus.*
Giffornenſis. *vide, Henrici Decimatoris.*
Giſtheil, vel Gipthail. *uide. Ioachimus.*
Gigas Northuſianus. *vide, Ioannes,*
Gilbertus Cognatus Nozorenus. *vide etiam, Fabulæ Laurentij Ahſtemij.*
Gillès, *vide, Hiſtoire Eccleſiaſtique.*
Gioſeppe Paſſi de Donneſchi defetti.
Gioſeppe. *vide, Ferrante Pallauicino,*
Gio: Auentroot. *vide, Lettere di Gio: Auentroot.*
Gio: Battiſta Marini. *vide, Io: Baptiſtæ Marini.*
Gio: Battiſta Porta. *vide, de' Miracoli.*
Gio: Baptiſta de Vilela. *vide, Prattica per aiutare à ben morire.*
Gio: Carlo Coppola. *vide, Maria concetta.*
Gio: Fiorentino il Pecorone, donec corrigatur.
Gio: Franceſco Spina. *vide, Ioannis Franciſci Spinæ.*

Gio:

Gio: Franceſco Vgolini. *uide, Religioſa Difeſa.*

Gio: Giacomo Breittingero. *vide, Inſtruttineo fondamentale.*

Giouanni Huart. *vide, Eſame degl'Ingegni.*

P. Gio: Mariana. *vide, Ioannis Marianæ.*

Gio: Maſtrezat. *vide, Della Communione,*

Gio: Paolo Ferrella. *uide, Fioretti Spirituali.*

Giraldus. *uide, Gregoriuo.*

De Girard. *uide, Del'Eſtat, e Succes.*

Girolamo Bruſoni. *uide Gondola à trè Remi. Carozzino alla moda.*

Vn Giubileo grande (*ſic incipit quoddam folium impreſſum*) vna generale perdonanza, & aſſoluta remiſſione di peccati per proprio moto conceduta dalla Santità di N, Sig. ad ogni buono, e fedel Cattolico ſenza obligo di mouerſi di Caſa.

Del Giubileo di N. Sig. Innocenzo X. col Sommario degl'altri paſſati Giubilei, e del vero modo di ottenere pieniſſima indulgenza,&c.

Giuditio ſopra le lettere di tredici huomini ſtampate l'anno 1555. *qual ſi conoſce eſſere del Vergerio.*

Giulio Capocoda, *vide, gl'amori di Don Carlo.*

Della Giuſtificatione dell'huomo con Dio, Predica del P. Silero, *vide, Prediche due Cattoliche.*

Glaſſer. *vide. Petrus.*

Glorioſo Trionfo d'inuitta morte di carità emulatrice di vero martirio di Franceſco Antonio Sarro.

Gloſſa ordinaria Geneuenſis.

Gloſſæ nouæ ordinariæ. *vide, Noua Gloſſa.*

Gloſſæ Ordinariæ ſpecimen.

Gloſſæ Thalmud. *vide, Thalmud Hebraeorum,*

Gloſſematum in veteris Teſtamenti libros Breuiarium. *uide, Compendium, ſeu Breuiarium.*

Gnaphæus Agien, *uide, Gulielmus.*

Goarinus Cattus. *uide, Otho Griphius.*

Goclenius. *vide, Rodulphij Goclenij.*

Godelmanus. *vide, Ioannis Georgij.*

D. Godfrid Smoll. *vide, Manuale rerum admirabilium.*

Godoffredus. *vide Hamelus.*

Godmannus. *vide, Chriſtophorus.*
Goldaſtus. *vide, Politica Imperialis.*
Goliat, & Dauidis Monomachia.
Gondeman. *vide, Gaſpar.*
Gondola à trè Remi paſſatempo Carneualeſco di Girolamo Bruſoni.
Gonzalez de Salzedo *vide, de Legge Politica.*
Gopingenſis. *vide, Andreas Iacobi.*
Gorcinianus.
Gordonius Huntleoſcotus. *vide, Praſcheni.*
Gorlicenſis. *vide. Martinus Lochandrus.*
Gorlicius. *Vide. editio noua Axiomatum*
Gorlitius. *vide Gregorij Richteri.*
Gorlitz. *vide, Andreas.*
Gorrutius. *vide, Andreas.*
Gotardus, qui & Conradus.
Gothardus Arthuſius, *vide, Mercurij Gallobelgici.*
Gothenus. *vide, Bartholomæus Tremelius.*
Gothofredius. *vide Arcontologia s*
Gottisfordus, *vide, Thomas.*
Gotuiſus. *vide, Donatus.*
Gouernament, & obedience. *vide Thomæ Angli.*
Grabbius. *vide, Ioſephus.*
De la Grace Catechiſme, *vide, Catechiſme.*
De la Grace victorieuſe de Ieſus Chriſt où Molina, e ſes diſciples, Conuaincus de l'erreur des Pelagiens, & des Semipelagiens.
Grammaticæ, & aliarum artium inſtitutiones, niſi repurgentur.
Gtammaticus Theſaurus. *vide Lexicon Buxtorfij,*
La Grandeur del Egliſe Romaine eſtabile ſur l'auturitè di San Pierre, & di San Paul.
Grand Villers. *vide, Diſſertatio Iuridica inauguralis.*
P. Graſſico. *vide, Lettere di S. Antonio.*
De Gratia Ægro oppreſſo collata, &c. *vide. Anonymi Opuſculum.*
De Gratia, & annexis quæſtionibus. *vide, Synopſis.*
Gratia Dei de Monte Sancto.
De Gratia, & libero Arbitrio. *Vide, Theſes SS. Patrum.*
De Gratia, & libero eius, velocique curſu.

De Gratia ſufficiente, & efficaci. *vide, Vera S. Thomæ.*
De Gratię Dei Certitudine, *uide, Iuliani Colen. Martini Eiſengrenij.*
Gratiani Diſceptationes. *vide, In Stephani Gratiani.*
Gratianus Antiieſuita: ideſt Canonum ex ſcriptis Auctorum Theologorum à Gratiano in illud volumen, quod decretum appellatur collectorum, & doctrinæ Ieſuiticæ, &c. Collatio.
Gratianus Verus.
Grattarolæ opera, *vide, Gulielmi.*
Grauamina centum.
Grauiſſimæ quæſtionis Chriſtianarum Eccleſiarum in occidentis præſertim partibus ab Apoſtolicis temporibus ad noſtram vſque ætatem continua ſucceſſione ſtatus, hiſtorica explicatio, Auctore Iacobo Vſſerio, &c.
Græneus. *vide, Appellatio Thomæ Praſtoni.*
Grebellius Ligurinus. *vide, Conradus Gibelus.*
Græcæ linguæ Theſaurus. *vide, Theſaurus.*
Græciæ Hiſtoria. *Vide, Hiſtaria Grecia.*
Græco-latinum Lexicon, *vide, Ioannis Scapulæ,*
Græcorum Apologia de igne Purgatorij. *Vide, Apologia.*
De Græcorum Iuriſdictione. *vide, Ioachimi Stephani.*
Grecum Lexicon nouum impreſſum Geneuæ.
Grædicæus, vel Gædiceus. *vide, Simon.*
Gregorianum Kalendarium. *vide, Kalendarium.*
Gregorij Hieromonachi Chij Protoſyncelli Synopſis dogmatū Eccleſiaſticorum Vernaculo Græcorum idiomate.
In Gregorij Quarti decimi Conſtitutionem commentaria. *vide Petri Gambacurta.*
Gregorij Ricterij Gorlitij Opera. *Vide etiam, Editio noua axiomatum.*
Gregorij Septimi Hiſtoria, *vide, Chronica Slauorum.*
Gregorius Bruk.
Gregorius Caſelius.
Gregorius Gallicanus. *vide, Mariale.*

Gregorius Giraldus. *Non ille Ferrarienſis, qui dicitur Lilius.*
Gregorius de Laude, alias de Lauro. *Vide, Mirabilium.*
Gregorij Pauli.
Gregorius Perlitius
Gregorius de Sebenico. *vide, noua Concordia.*
Gregorius Vuerſer.
Grellus. *uide, Ioannes.*
Greſſerus. *vide, Valentinus.*
Gretterus, *vide, Gaſpar.*
Griffin. *vide, Ioannes.*
Grimoaldus, *uide, Nicolaus*
Grinæus. *uide, Simon.*
Grindalus Anglus.
Griphij Precationes Dominicæ.
Groderus. *vide, Nicolai.*
Groeningenſis. *vide, Baſilius.*
Grottias. *vide, Hugonis Grottij.*
Grumpek. *vide, Ioſephus.*
Gruncher. *uide, Vincentius.*
Grynæus. *uide, Iacobus. Ioannes Iacobus. Simon. Georgius.*
Gryphius. *vide. Otho. Orationes Dominicales.*
Gualdi. *vide. Vita di Don Olimpia.*
Gualterius Ligurinus.
Guarino. *vide. Verità, e Religione,*
Della Guerra delle diciſette Prouincie. *vide, Lettera di Gio: Auentrot.*
Le Guerre libre traictè aù quel eſt decidee la queſtion s'il eſt loiſibile dè porter armes aù ſeruice d'vn Princè de diuerſe Religion.
Guerri, *vide Meſſe Paroiſſiale.*
De Gueuara. *uide, Iuzio di Salomon.*
Guicciardlnus. *vide, Franciſci Guicciardini. Hiſtoria d'Italia.*
Guicardus, *vide, noctes Granzouiana.*
In Guidonis Panciroli librum Annotationes. *uide, Henrici Salmud,*
Guid'Vbaldo Benamati. *vide, Prencipe Nigello.*

Gui-

Guimenius. *Vide, Amadei Guimenij*.
Gulielmi Ameſij Philoſophemata.
Gulielmi Barclai I. C. de Poteſtate Papæ, an quatenus in Reges, & Principes ſæculares ius, & imperium habeat, liber Poſthumus.
Gulielmi Bareth ius Regis, ſiue de abſoluto, & independenti ſæcularium Principum dominio, & obſequio eis debito.
Gulielmi Doreſſis liber contra quaſdam propoſitiones Ioannis Dominici Angli, *lingua gallica conſcriptus*.
Gulielmi Grattarolæ Opera, quamdiù emendata non prodierint:
Gulielmi Ochami Opus nonaginta dierum.
Item Dialogi. & ſcripta omnia contra Ioannem XXII.
Gulielmi Perkinſi problema de Romanę fidei emẽtito catholiciſmo.
Gulielmi Rolichij Epiſtola ad Lectorem inſerta in *libris dulciloquiorum Auguſtini*.
Gulielmi Varignanæ Secreta Sublimia, donec corrigantur.
Gulielmus Alabaſtrus. *Vide, Apparatus*.
Gulielmus Aurifex.
Gulielmus Barlouuè.
Gulielmus Bidembachius.
Gulielmus Brauczek. *vide breuis Relatio*.
Gulielmus Charcus.
Gulielmus Clementius.
Gulielmus Colus.
Gulielmus Farellus.
Gulielmus Feuguereius, vel Fuguereius.
Gulielmus Fulcus.
Gulielmus Gnaphæus Hagien.
Gulielmus Grottius. *uide Hugonis Grotij*.
Gulielmus Hieron,
Gulielmus Poſtellus Barentonius.
Gulielmus Rodingus Haſſus,
Gulielmus Sarcerius.
Gulielmus Sartoris.

Gulielmus Stuckius. *Vide Ioannes Gulielmus.*
Gulielmus Taylous Anglus,
Gulielmus Tindalus.
Gulielmus Turacrus,
Gulielmus Turrerus.
Gulielmus Vdalus.
Gulielmus Vuitakerus.
Gulielmus Vuidephus.
Gulielmus Vuitte,
Gulielmus Vuittingamus,
Gulielmus Xilander.
Guntherus. *Vide, Petri Guntheri. Ouuenus.*
Guſto afflitto di Gieſù Chriſto N. S. conſideratione di F Matteo da Veglia.
Guſtus Operis. *vide, Theophili Raynaudi.*
Guthberletus. *Vide, Marci Henrici.*
Gybſonus. *vide, Thomas,*
Gymnaſium Logicum. *Vide, Bartholomei Kerkermani.*

H

HABERMAN, *Vide, Ioannes Auenarius.*
Habitus forma Sanctorum Patrum Franciſci, & Antonij de Padua. *uide Inſcriptiones.*
Hacteræus. *vide, Lucius.*
Hadriani Barlandi inſtitutio hominis Chriſtiani.
Eiuſdem liber ſelectas quaſdam continens Epiſtolas Eraſmi Roterodami;
Hadriani Damman Gandauenſis *liber inſcriptus,* Imperij, ac Sacerdotij ornatus. Diuerſarum item gentium peculiaris Veſtitus, cum commentariolo Cæſarum, Pontificum. ac Sacerdotum.
Hadrianus Iunius.
Hadrianus Sarauia. *vide, Defenſio tractationis.*
Hæreſiarcharum præcipuorum deſcriptio. *vide, Iconica, & Hiſtorica deſcriptio.*
De Hæreticis habitæ Orationes. *vide Orationes funebres.*
Hæreticorum Biblia, *vide, Biblia Hæreticorum.*

Hæreticorum Kalendaria. *vide, Kalendaria ab Hæreticis.*
Hæreticorum officia, ſeù formulæ precum, aut agenda. *vide, Formula præcum.*
Haititius. *Vide, Petrus.*
De Haganoen Conuentu.
Hagerus. *uide, Michael.*
Haimsfeldius. *vide, Melchioris Haimsfeldij.*
Hakemil. *vide, Scutum Regium.*
Halcionia Eccleſiarum Euangelicarum, ſiuè de Regno Chriſti glorioſo in terris, &c. Auctore Andrea Ballio.
Halen Hordouolgius, *vide, Eadmundus.*
Halicus. *vide, Antonius.*
Hallerus Bartholdus.
Hallerus Tigurinus. *vide, Ioannes.*
Hallis, *vide, Iacobus.*
Halloix Leodienſis. *vide, Origenes defenſus.*
Hamboldus, *vide, Hieronymus.*
Hamelus Godoffredus.
Hampelus. *vide, Nucleus. Michael.*
Hanfeldt. *vide, Gregorius.*
Hanmerus. *vide, Meridith.*
Hannerus, *vide, Ioannes.*
De Hanreitarum Materia, *uide, Bartholomei Alethtrœboræ.*
Hantz. *uide, Gaſpar,*
Harchius Montenſis. *uide, Iodocus.*
Hardembergius. *vide, Albertus.*
Harmonia Mundi. *vide, Franciſci Georgij.*
Harpius. *uide, Henrici Harphij.*
Harpprecthus. *vide, Ioannes Harpprecthi.*
Hartelius. *vide. Præfatio.*
Hartman, *uide, Panoplia.*
Hartmannus Beyer.
Hartmannus Palatinus.
Hartmannus Scoperus Nouoforenſis Noricus.
Hartopæus. *vide, Henricus.*
Hartungus. *vide, Ioannes.*
Hauboldus, ſeù Hamboldus. *vide, Hieronymus,*

Haun-

Haurentius, *Vide Sebaldus*
Hebelus, *vide, Samuel.*
Heberus.
Hebus. *Vide. Tarrei Hebi.*
Hebræa, Caldæa, & Latina interpretatio Bibliorũ cum Indice Roberti Stephani,
Hebreæ linguæ Theſaurus. *vide, Lexicon Buxtorphij. Thſaurus linguæ Hebraicæ.*
De Hebræo Medico enarratio, *vide Dauid de pomis*
De Hebræorum feſtis, *vide Ioannis Ionſtonij.*
Hebræorum Nominum interpretatio, *vide, Index rerum omnium.*
Del Hebraica Medaglia, *vide, Medaglia vocata Maghen'.*
Hebraicæ Phraſes, quæ in veteri Teſtamento habentur.
Hebraicum Dictionarium, *vide, Ioannis Forſterij*
Hebraicum Pſalterium.
Hecterus, ſeù Hactereus, *vide, Lucius*
Hedericus, *Vide, Ioannes*
Hedio Gaſpar.
Hedilerus, *Vide, Ioannes*
Heerbrandus, *vide, Iacobus.*
Hegendorphinus, *vide, Chriſtophorus*
Heideggerus, *vide Diſerrtatio Synodalis*
Heidelbergenſis Theologia de Cœna Domini,
Heidelbergenſis, *Vide Zaccarias.*
Heidelius Querfurdenſis. *vide, Brunonis Heidelij*
Heidenreich. *vide, Ioannes.*
Heiland, *vide, Valentinus.*
Heinricus, *Vide, Henricus,*
Heinſius. *vide, Danielis Heinsij,*
Ab Helbac. *Vide, Vuendelinus,*
Heldelinus. *Vide, Gaſpar*
Helfrici Vlrici Hunnij I. C. de Interpretatione, & authoritate iuris,
Eiuſdem variarum reſolutionum iuris ciuilis libri quatuor. & omnia eius opera,
Heliæ Reusneri Diarium,
Heliæ Reusneri Leorini Stratagematographia, ſiuè Theſaurus bellicus,

Heliæ Schedij de Dis Germanis, ſiuè de veteri Germanorum, Gallorum, Brittanorum, Vandalorũ Religione ſyngrammata quatuor:
Helias, vel Helius Eobanus Haſſus.
Helias Hutterus,
Helias Palingenius.
Helias Pandochæus, qui & Poſtellus,
Helias Scadæus,
Helias Veielius, *vide, Exercitatio Hiſtorico-theologica*.
Helidorus Alaxiacus,
Hellingus. *vide, Martinus*,
Helmoldus. *Vide, Chronica Slauorum*
Hemboldus, *vide, Ludouicus*,
Helucius, *vide, Synopſis Hiſtoriæ vniuerſalis*.
Heluetiæ Gratulatio ad Galliam de Henrico huius nominis IV. Galliarum, & Nauarræ Rege,
Hemingius Nicolaus,
Hemmingius, vel Kemingius, *Vide, Nicolaus*
Henslerus. *vide, Collegium Politico-iuridicum*,
Henning. *vide, Michael*,
Henninges. *Vide, Giorgius. Hieronymus, Hieronymi Henninges*.
Henningi Arniſei Halberſtadienſis. De Subiectione, & exemptione Clericorum.
Item de Poteſtate temporali Pontificis in Principes, & de Translatione Imperij Romani Commentatio politica,
Eiuſdem de Doctrina politica in genuinam methodum. quæ eſt Ariſtotelis, reducta ex probatiſſimis, &c. Et eiuſdem Opera omnia,
Henrici Alſtedij Siſtema, *vide, Ioannis Henrici*.
Henrici Arniſei Alberſtadienſis Opera ſequentia,
De iure Conciliorum,
Commentarium politicum,
De Iure Maieſtatis libri tres.
De Poteſtate Principum in Populum ſemper inuiolabili, libri tres,
Henrici Bebelij Iuſtingenſis facetiæ: Inſtieutio puerorum; Triumphus Veneris,

Henrici Breulæi Lichtenauienſis, de renunciandi recepto more, modoque, &c.

Henrici Breubau liber de militia politica duplici togata, & armata.

Henrici Daquin Sententiæ. *Vide, Sententiæ, & prouerbia.*

Henrici Decimatoris Giffornenſis ſylua vocabulorum, & phraſium cùm ſolutæ, tùm ligatæ orationis, niſi corrigatur,

Henrici Harphij Theologia myſtica, niſi expurgata fuerit ad exemplar illlus, quæ fuit impreſſa Romæ anno 1585.

Henrici Henriquez Summa moralis Sacramentorum, donec emendetur,

Henrici Petrei Noſologia armonica dogmatica, & vermetica diſceptationibus quinquaginta, &c,

Henrici VIII, Angli liber de Sacramentis, quem conſcripſit aduerſus Lutherum ſolum permittitur,

Henrici IV. Cæſaris Vita,

Henrici Salmud, Annotationes, ſeù Notæ in librum Guidonis Panciroli. *cui titulus* Rerum memorabilium. &c.

Henricpetri, *Vide, Sebaſtianus,*

Cōtra Henricum Ducem Apologia,

In Henricum Garnerum Actio,

Henricus Beringerus, *Vide, Diſcurſus Hiſtorico-politicus,*

Henricus Biſterfeldius, *Vide, Ioannis Henrici.*

Henricus Boethius,

Henricus Bomius,

Henricus Breulan, *Vide, De Melitia Politica,*

Henricus Brinkelous, *qui edidit libros ſub nomine Roderici Morsij.*

Henricus Bullingerus,

Henricus Calenus, *Vide, Epiſtola Liberti Fromundi,*

Henricus Cornelius Agrippa,

Henricus Efforhen, vel Efforden,

Henricus ab Emſidel. vel Einſidel,

Henricus ab Eppendorff.

Hen-

Henricus Erzberg,
Henricus Guntberletus, *Vide, Marci Henrici.*
Henricus Hartopæus,
Henricus Heideggerus. *vide, diſputatio Synodalis,*
Henricus Hilden, *vide, Symbolum militare.*
Henricus Huſanus,
Henricus Hottingerus, *vide, Hiſtoria Orientalis, Leo Allatius Theſaurus Philologicus,*
Henricus Lupolus.
Henricus Modec.
Henricus Mollerus,
Henricus Mylius.
Henricus Nicolai. *vide, Miſcella Theologica*
Henricus Nicolaus, *ſiuè libri omnes ſignati H.N.*
Henricus Octauus Anglus.
Henricus Otho,
Henricus Otho Tigurinus, *Vide, Epitome Tractatus.*
Henricus Pantaleon,
Henricus Petræus,
Henricus Rhodus, vel Rothus.
Henricus Scotanus. *Vide, Paratitla,*
Henricus Scotus,
Henricus Seipius,
Henricus Senenſis.
Henricus Stephanus. *Vide etiam, Pſalmorum Dauidis. Theſaurus linguæ Græcæ. Pſalmi aliquot Dauidici.*
Henricus Sthenius Munderus
Henricus Stollius
Henricus Sutphanus.
Henricus Thylo.
Henricus Toloſanus,
Henricus Vrſinus, *Vide, Ioannis Henrici.*
Henricus Vtingerus
Henricus Vuelphius lingen,
Henricus Vuolphius,
Henriquez, *Vide, Henrici Henriquez,*
Henslerus, *vide, Collegium Politico-iuridicum*
Heraudus, *vide, reflexiones.*
Herbenus, *vide, Matthias Herbius,*

Hor-

Herbert de Cherbnrij. *Vide, de veritate, prout diſtinguitur*.
Herdeſianus. *Vide, Cyriaci Herdeſiani*.
L' Hereſie imaginaire.
Dell' Hereſie e delle Sciſme. *Vide, Trattato delle Hereſie*.
Herfordè Anglus. *Vide, Nicolaus*.
Hermanni Coringij de Imperij Germanici Republica Acroamata ſex hiſtorico-politica.
Hermanni Kircheri Curricula Imperatorum ſuperioris Æui,
Hermannl Latheri I. V. D. Huſani de Censù Tractatus Nomico-politicus.
Hermannus Bodius,
Hermannus Bonnus.
Hermannus Buſchius Paſiphilus,
Hermanus Figulus.
Hermannus Finchius. *Vide, Practica Muſicalis*
Hermannus Hamelmannus.
Hermannus Heſſus.
Hermannus Italus.
Hermannns Kiſſuuick.
Hermannus Luſcus.
Hermannus Meyſer de præferentijs creditorum.
Hermannus Pacificus.
Hermannus Rauenſpergeпus, *Vide, Via veritatis, & pacis*.
Hermannus Romſuuinkell. *Vide, Alphabetus vera, vina, &c.*
De Hermete Trimegiſto. *vide, Ioannis Henrici Vrſini*.
Hermetis Magi libri ad Ariſtotelem.
Herold. *Vide, Ioannes*.
Herolel. *Vide, Baſilius Ioannes*.
Herphordienſe Colloquium,
Hersbachius. *Vide, Conradus*.
Hertabergenſis. *vide, Andreas Otho. Ioannis Claius,*
Heruargius, *Vide. Ioannes*.
Herzberg. *vide, Ioannes*.
Heſenerus. *vide Valentinus*.
Heſenus. *vide Vvilielhmus*.
Heshuſius. *Vide Marcus Tilemannus*,

Heſ-

Heſſiander. *Vide Chriſtianus*,
Heſſus. *Vide, Eobanus. Helias, vel Helius. Hermannus. Ioannes. Simon. Chriſtianus Lotichius. De Militia politica.*
Heſter Hiſtoria. *vide. Anſaldi Cebà.*
Heſtzer. *vide, Ludouicus.*
Hetzerus.
Heures à la Ianſeniſte. *vide, Calendrier.*
Heurnius. *uide, De Legatione Euangelica.*
Heyden. *vide, Sebaldus.*
Hiebmaier. *vide, Baltaſſar.*
De Hierarchia, & Hierarchis lib. 9. à Ludouico Cellotio Pariſino. donec corrigantur.
Hierarchia Hieronymi Columbi. *Vide, De Angelica, & humana Hierarchia.*
De la Hierarchie d'Icelle. *vide, De la Primaute.*
Hieremias. *vide, Ieremias.*
Hieron, *Vide, Gulielmus*
Hieronymi. & Auguſtini Theologia.
Hieronymi Gebuileri liber de Sacrilegio.
Item Exhorratio ad Sacram Communionem.
Hieronymi Henninges Theatrum Genealogicum.
Hieronymi Meſſi Diſcurſus, Prouerbia, & Prognoſtica.
Hieronymi Sauonarolæ Ferrarienſis Sermones, qui olim in Romano Indice prohihiti fuere non legantur, donec iuxta Cenſuras Patrum deputatorum emendati prodeant, & ſunt hi.
In Exodum Sermo primus. *incipiens*, Domine quid mnltiplicati ſunt, &c.
Sermo ſecundus. *incipiens*. Eſſendo noi, &c.
Sermo tertius ſuper In exitu Iſrael, &c.
Sermo ſextus in illud, quantò magis opprimebat eos, &c.
Sermo decimus in illud, clamor ergo filiorum Iſrael.
Sermo duodecimus in illud. Reſpondens Moyſes ait, &c.
Sermo vigeſimus in illud Pſalmi Palpebræ eius in-

interrogant filios hominum, &c.

Exhortatio habita ad Populum, *incipiens*, hauendoſi à fare,

Inter Conciones per totum annum. Concio ſeptima ſuper Ruth, *cuius initium eſt*, Il Lume naturale della ragione,&c.

Inter Conciones ſuper Amos, & Zaccariam. Concio duodecima in illud, Audite verbum hoc vaccæ pingues, &c.

In Iob, concio decimaquarta incipiens Beatus vir qui corripitur à Domino, &c,

In Ezechielem ſermo vigeſimus primus in illud, Dixit Dominus audite me tranſire per mediam Ciuitatem, &c.

Sermo trigeſimus ſecundus in illud, Et poſt omnes abominationes tuas. &c,

Sermo quadrageſimus primus in illud, Et factus eſt ſermo Domini ad me, &c.

Concio tertia in Octaua Epiphaniæ, *incipiens*, Ecce Gladius Domini, &c.

Liber *inſcriptus* Dialogo della verità, &c.

Hieronymi Schurph' Conſiliorum. ſeù reſponſorum iuris Centuria prima,

Hieronymi Serræ Lutheranorum, Serræ in ſeruum Arbitrium liber, donec corrigatur.

Hieronymi Treuthleri à Kroſcuuitz, necnon Andreæ Schopſij conſiliorum, ſiuè Reſponſorum volumina duo.

Eiuſdem ſelectarum diſputationum ad ius Ciuile Iuſtinianæum, Volumina duo.

Hieronymi Vecchietti, de Anno primitiuo ab Exordio mundi ad annum Iuliani accommodatum, & de Sacrorum temporum ratione libri octo.

Hieronymi Zeuallos Speculi aurei Communium contra communes. tomus quartus,

Eiuſdem tractatus de Cognitione per viam violentiæ in cauſis Eccleſiaſticis. & inter perſonas Eccleſiaſticas.

Hieronymus Balbus. *Vide. Opuſculum de Coronatione.*

Hie-

Hieronymus Baſſanus,
Hieronymus Bruchner, *uide. Gerardi Meynard.*
Hieronymus Cataneus. *vide, Panegiricus.*
Hieronymus Cenedo. *vide, Practica quaſtiones.*
Hieronymus Cato Piſaureñ.
Hieronymus Columbus. *uide, de Angelica, & humana Hierarchia.*
Hieronymus Empſerus. *vide, Diſputatio Lipſica.*
Hieronymus Florentinus, *vide, Diſputatio de Miniſtrando.*
Hieronymus Galatæus.
Hieronymus Hamboldus, vel Hauboldus Ratisbonenſis,
Hieronymus Henninges, vel Honninghius. vel Honningh.
Hieronymus Kauſcher, vel Rauſcher,
Hieronymus Marius, vel Hieronymus Maſſarius,
Hieronymus Maucellus.
Hieronymus Panchus.
Hieronymus Periſterius.
Hieronymus de Praga.
Hieronymus Pumekchius,
Hieronymus Sabir de Sancto Gallo.
Hieronymus Sauonen.
Hieronymus Schiurpff.
Hieronymus Valler.
Hieronymus Vehus.
Hieronymus Vicellerius Friburgen.
Hieronymus Vualerus.
Hieronymus Vuildembergius Aurimontanus.
Hieronymns Vuolphius.
Hieronymus Zanchios, vel Panchos.
De Hieroſolymitarum Terribili Excidio. *v. Ioannis Sutel*
Hieruſalem peregrinatio, *Vide, Petri de Virea. Diſputatio Synonalis.*
D. Hilarij Hiſtoria. *Vide, In Stephani Gratiani,*
In S. Hilarium Annotationes. *uide, Crux Chriſtiani,*
Hildebrandi Vita. *uide, Benonis liber. Vita, & geſta.*
Himmanuel. *vide, Immanuel.*
Himmel, *vide, Michael.*

Hippinus.

P. Hippolyti Marraccij opera ſequentia.

Alloqutiones pacificæ pro Immaculata Conceptione.

Excuſatio pro libello prænotato fidesCaietana ac pro opere inſcripto Caietanus Triumphatus, ac Triumphator in controuerſia Conceptionis.&c.

Magiſter à Diſcipulo edoctus in cauſa Conceptionis,&c.

Meditamenta circa bullam Alexandrinam in fauorem Deiparæ Virginis &c.

Hippophili Melangei Theologiæ compendium.

Eiuſdem, Expoſitio in Euang, S.Matthæi.

Hirenæus. *vide. Irenaus.*

Hiſpanicæ Inquiſitionis Artes. *vide, Sancta Inquiſitionis.*

Hiſtoire des Ceremonies; *vide, Traictè.*

Hiſtoire des Derniers Troubles de France,&c. donec corrigatur.

Hiſtoire Eccleſiaſtique des Egliſes Reformees par Pierre Gilles Paſteur dell'Egliſe Reformee de la Tour.

Hiſtoire del Leur perſegution. e de la Foi, &c. *vide, Lettres des Fidelles.*

Hiſtoire des Papes à *S.Pietro vſque ad Paulum V. liber in dues tomo diuiſus. gallica conſcriptus.*

Hiſtoire de ce ſiecle de fer. *vide, Abregè dell'Hiſtorie.*

HiſtoriaAnglica,Normanica,&c.donec corrigatur.

Hiſtoria Belgica.

Hiſtoria Belgica ab anno 1560. vſque ad annum 1600. *gallicè conſcripta.*

Hiſtoria Ciuilis. & Eccleſiaſtica. *vide, Ioannis Ionſtonij.*

Hiſtoria Chriſti *perſicè conſcripta* à Hieronymo Xauier,quam latinè redditam malignis animaduerſionibus,prauaque doctrina contaminauit Ludouicus de Dieù.

Hiſtoria del Concilio Tridentino, &c. di Pietro Soaue Polano edita in lucem per Marcum Antonium de Dominis Archiepiſc. olim Spalat. cum

eiuſ-

eiuſdem præfatione, & dedicatoria.

Hiſtoria Germaniæ Francfurti edita, donec expurgetur.

Hiſtoria de Germanorum origine.

Hiſtoria Græciæ nuper edita, donec expurgetur.

Hiſtoria Hæreſis Monothelitarum, ſanctæque in ea Sextæ Synodi Actorum, vindiciæ, opera, & Studio R. P. Franciſci Combeſis.

Hiſtoria Heſter. *vide, Anſaldi Cebà.*

Hiſtoria Huſſitarum.

Hiſtoria Ieſuitica per M. Ludouicum Lucium.

Hiſtoria Ieſuitica hoc eſt de Origine, Regulis, Cōſtitutionibus, Propagatione, Dolis, Fraudibus. &c Ordinis Ieſuitarum, Rodulpho Hoſpiniano Tigurino Auctore.

Hiſtoria de ijs, quæ Ioanni Huſs in Conſtantienſi Conſilio euenerunt.

Hiſtoria d'Italia di M. Franceſco Guicciardini gentil'buomo Fiorentino, con le poſtille in margine delle coſe notabili, inſieme la tauola, per ordine alfabeto. con la Vita dell'Authore di nouo riueduta e corretta per Franceſco Sanſouino con l'aggiunta di quattro vltimi libri laſciati indietro dall'Auctore:

Hiſtoria de Leone Romano Pontifice, & D. Hilario *vide, in Stephani Gratiani.*

Hiſtoria Mediolanen. *vide, Bernardini Corÿ.*

Hiſtoria memorabilis de tribus Energumenis.

Hiſtoria de morte Ioannis Diazij Hiſpani, quem Frater eius germanus interfecit.

Hiſtoria Orientalis Auctore Ioanne Henrico Hottingero.

Hiſtoria particolare delle coſe paſſate trà il Sommo Pontefice Paolo V, e la Sereniſſima Republica di Venetia gl'annl 1605. e 1606. diuiſa in ſette libri.

Hiſtoria de Paſſione Chriſti. *Vide, Sanctorum Patrum,*

Hiſtoria Pauli Diaconi. *vide, Pauli Diaconi.*

Hiſtoria, e pianta della Città di Terni di Giaco-

mo Lauro Romano, donec corrigatur.

La Hiſtoria Pontifical quinta parte por Marcos de Guadalaxara, y Xauierre 1630. donec corrigatur.

Hiſtoria Pontificiæ Iuriſdictionis. Auctore Michaele Rouſſel.

Hiſtoria Pontificum Romanorum ex compendio per ducta vſque ad annum æræ Chriſtianæ 1632. à Iacobo Reccio.

Hiſtoria rerum & Vrbis Amſtelodamenſium, *Vide, Rerum, & Vrbis.*

Hiſtoria Roberti Flud. *Vide Roberti Flud.*

Hiſtoria Romana, ſeù Origo Latij. *vide, Iacobi Hugonis.*

Hiſtoria de Sacerdotio Chriſti. *vide, Viti Amerbachij.*

Hiſtoria de Schiſmate Theodorici Nemienſis.

Hiſtoria Scotorum nuper ædita, donec expurgetur.

Hiſtoria Suidæ. *vide, Suida*

Hiſtoria tragica de pœnis criminalibus. *Vide, Tragica, ſeù Triſtium Hiſtoria.*

Hiſtoria Veneta. *vide, Andreæ Mauroceni.*

Hiſtoria vera de rebus Martini Buceri, Pauli Fagij, & Catherinæ Vermiliæ, Petri Martyris Vxoris, *vel ſub alio titulo.*

Hiſtoria de Vita, Obitu, & Sepultura, &c. Martini Buceri, & Pauli Fagij. quæ intra annos duodecim in Angliæ Regno accidit.

Hiſtoria de vita Henrici IV. & Gregorij VII. *vide, Chronica Slauorum.*

Hiſtoriæ, & Annales de rebus Belgicis. *Vide, Hugonis Grottij.*

Hiſtoriæ Epitomatæ de bello Religionis.

Hiſtoriæ Galliæ Epitome. *vide, Epitome Hiſtoriæ.*

Hiſtoriæ Hamburgenſis. *Vide, Alberti Krantij.*

Hiſtoriæ Magdeburgicæ ab Illyrico. & complicibus coaceruatæ.

Hiſtoriæ Pacis inter Reges Galliæ, & Hiſpaniæ, *uide, Chronologia Septennaria.*

Hiſtoriæ Thuani. *Vide, Iacobi Auguſti.*

Hiſto-

Hiſtoriæ vniuerſalis Synopſis. *vide. Synopſis.*
Hiſtoriæ vniuerſæ Idea. *vide, vniuerſa hiſtoria.*
Hiſtoriæ Vſpergenſis, *vide, Paralipomenon.*
Ad Hiſtoriam Concilij Trident. Notæ. *vide, Notæ ſexaginta quatuor,*
Hiſtoriarũ, & Chronicorum Epitome, velut Index vſque ad annum 34. *uide, etiam Epitoma Chronicorum.*
Hiſtoriarum, & Chronicorum totius Mundi Epitome impreſſ. Baſileæ.
Ad Hiſtoriarum cognitionem Methodus. *vide, Ioannis Bodini.*
Hiſtoriarum Flores. *Vide, Flores Hiſtoriarum.*
Hiſtoriarum Sacrarum, & locorum communium Epitome.
Hiſtorica aduerſaria. *Vide, Richardi Dinoti.*
Hiſtorica Philologica diſſertatio, *vide, Iucunda de oſculis.*
Hiſtoricæ Diſſertationes. *uide, Friderici Spanhemÿ.*
Hiſtoricæ Meditationes, *vide, Philippi Camerarÿ.*
Hiſtoricæ Notæ, *Vide Notæ ſexaginta quatuor.*
Hiſtorici Dialogi. *Vide, Dialogi Hiſtorici.*
Hiſtorico Compendio dell'Italia, *vide, vt ſupra.*
Hiſtorico-politicæ obſeruationes, *vide. Obſeruationes*
Hiſtorico-politicus diſcurſus. *vide, Diſcurſus Hiſtorico-politicus.*
Hiſtorico-theologica Exercitatio. *uide, Exercitatio,*
Hiſtoricum Theatrum. *vide, Theatrum Hiſtoricum.*
Hiſtorie, Figure, e Simolacri della Morte.
Hobbes Malmesburgenſis. *Vide, Elementa Philoſophica.*
Hockerius, *vide, Iodocus.*
Hodegeticum Peſtilentiale ſacrum ſiuè quæſtiones quinquaginta de Peſte auctore M. Erneſto Stockmanno.
Ab Hoſen. *Vide Thomas,*
Hofmannus. *vide. Monita politica. Chriſtophorus, Bartholomæus. Martinus. Gaſparis Hofmanni. Daniel Melchior.*
Hombergerius. *vide. Ieremias.*

Hombergius. *vide, Gaſpar.*
Homburgius. *uide, Precationes Pſalmorum, Ioannes.*
Homini morienti, quod ſit maximum ſolatium. *vide, Ludi Theutonici.*
Hominis Chriſtiani Inſtitutio. *Vide, Hadriani Barlandi.*
De Hominis dignitate, *vide, Iannoccius de Mannettis.*
L' Homme irreprochable en sà conuerſation diuiſe in trois parties &c. par Charles Bonnefille.
L' Homo del Papa è del Rè.
Homo Politicus hoc eſt conſiliarius nouus. Auctore Pacifico à Lapide.
Homologia de Deo omnes ſaluare volente. *vide, Auguſtino Hipponen.*
Hondorſius. *vide, Andreas. Theatrum hiſtoricum.*
Dell'Honneur, qui droit Eſtre rendu a la ſaincte, & bien heureuſe Vierge Marie Primiere partie cõtenant I. la Creance Ortodoxe. II. la demande de Monſieur l'Eueſque de Delly auec la reſponſe. III. le demandes faites à Monſieur de Bellei ſur'la qualitè decet honneur, par Charles Drelincourt.
Hoperus Anglus. *Vide, Ioannes.*
Hoppius. *vide, Adamus.*
Horarum ſubciſiuarnm, &c. *Vide, Philippi Camerarij.*
Horatio Platta Romano. *vide, Che le Doune.*
Horatius Curio. *Vide, Cælius.*
Horatius Lucius. *uide, Declarationes Cardinalium.*
Horatius Vaccherus. *Vide. de Sanguinis Miſsione.*
Hordeuolgius. *Vide, Eadmundus.*
Hornij Commentaria. *Vde, Georgij Hornij.*
Hornungus. *Vide, Ciſta Medica.*
Hornus, *Vide, Robertus.*
Horologij circulus, *Vide, Vuenceslai Budouuez.*
De Horteſibus. *Vide, Antonij Mizaldi.*
Hortenſius Tranquillus, aliàs Hieremias ſeù Landus,
Horthodoxo morales Reſolutiones, *vide, Reſolutiones.*

Horti Amoris Areolæ. *vide, Damaſi Bliemburgi.*
Hortulus Animæ, niſi corrigatur.
Hortulus Paſſionis in Ara Altaris Floridus.
Hoſmannus. *uide. Hofmannus.*
Hoſmarius. *vide, Zaccarias.*
Hoſpinianus. *vide, Hiſtoria Ieſuitica. Rodulphus, Ioannes.*
Hoſt. *vide, Ioannes.*
Hottingerus. *uide. Hiſtoria Orientalis Theſaurus Philologicus Leo Allatius.*
Hottomanus. *uide. Franciſcus.*
Houardus:
Huart, *vide, Eſſame de gl'ingegni.*
Hubertinus. *uide, Gaſpar.*
Hugaldus. *vide, Hugonis.*
Hugo. *vide, Ioannes.*
Hugo Hugualdus.
Hugo Inſulenſis. *vide, Iacobi Hugonis.*
Hugo Latimerus.
Hugo Sureaus cognomine Roſiere.
Hugonis Broſten Opera.
Hugonis Donnelli Commentariorum, &c. *vide, Donelli Enucleati.*
Hugonis Grotij Opera ſequentia, Apologeticus eorum, qui Hollandiæ, Vueſtfriſiæque, &c. cum refutatione eorum, quæ aduerſus ipſum, atque alios acta, ac iudicata ſunt.
De Iure Belli, ac pacis,
Poemata collecta, & edita à F. Gulielmo Grotio.
De Imperio Summarum Poteſtatum circa Sacra Commentarius Poſthumus.
Annales, & Hiſtoriæ de rebus Belgicis.
Diſſertatio eiuſdem Auctoris. & aliorum de ſtudijs inſtituendis.
Hugonis Hugaldi Epiſtolæ...
Hugualdus. *Vide, Vldricus Mutius.*
Huttieme lettre. *vide, Epiſtolæ decem, & octo,*
Huttieme memoire. *vide, memoire,*
Huldaricus. *vide, Vldaricus*
Huldricus. *vide, Vldricus.*

De

De Humana, & Angelica Hierarchia. *uide, de Angelica, & humana.*

De Humanæ naturæ ſtatu ſupernaturali. *Vide, Sacra moralis Doctrina.*

Humanæ vitæ Theatrum. *Vide, Theatrum vitæ humanæ.*

Humilis,& ſupplex quærimonia Iacobi Zegers aduerſus libellum R.P.S. T. Regiæ Cappellæ Bruxellis Concionat. & PP. Societatis.

Humilis Supplicatio ad Paulum V. *vide, Rogerij Viddinghtonij.*

Humphedrus, *vide, Laurentius.*

Huntleoſcotus. *Vide, Praſcheni.*

Hurtado *vide, Reſolutiones horthodoxæ morales.*

Huſanus. *Vide. Henricus. Hermanni Latheri.*

Huſchinus. *Vide, Ioannes.*

Huſelmannus. *vide, Ioannis Huſelmanni.*

Huſs. *vide, Ioannes. Hiſtoria de Hijs, quæ Ioanni Huſs, Proceſſus Conciſtorialis.*

Huſſenus. *Vide. Ioannes.*

Huſſitarum Hiſtoria.

Huttenus. vide, *Abydenus Corallus. Matthæus.*

Hutterus. *vide, Helias.*

Huttichius. *vide, Ioannes.*

D. Hyacintho Meſades (*ſic inſcribitur quidem libellus*) Archidiacono Emporitano Eccleſiæ Gerundenſis Petrus de Marca ſalutem dicit.

Hyacinthus Coquetius. *Vide, Mariæ Deiparæ.*

Hyberniæ, ſiuè antiquoris Scotiæ Vindicie, *vide, Scotia Illuſtrior.*

Hyberniæ Regis Apologia. *vide, Apologia pro iuramento Fidelitatis.*

Hydromantiæ artis Opera omnia.

Hymni Eccleſiaſtici Georgij Caſſandri.

Hymnus Paſquini. & Marphorij, *vide, Paſquini,& Marforij.*

Hymnus, & ſequentia de laudibus Iulij III. *vide, de laudibus Iulij III.*

Hyperius. *vide, Andreas.*

Hyponemata Phyſica; *vide, Phyſica Hyponemata.*

Hype-

Hypotypoſeon Martini Martinez Cantapetrenſis liber, niſi fuerit ex impreſſis ab anno 1582.
Hypotypoſis inaugurationis Regiæ. *Vide, Iacobi Regis Angliæ.*

I

IACOB Fridericus.
Iacobellus. *Vide, Iacob Miſnenſis,*
Iacobi Auguſti Thuani Hiſtoriæ.
Iacobi Bophart de ſtudio litterarum, & iuuentute erudienda libellus.
Iacobi Bornitij Torgenſis Tractatus duo, I. de Maieſtate politica. & Summo Imperio, eiuſque functionibus: II. de Præmijs in Republica decernendis, deque eorum generibus, differentijs, & mutationibus.
Iacobi Brunſuicenſis Catecheſis Puerilis.
Iacobi à Burgundia Apologia ad Carolum Cæſarē.
In S. Iacobi Epiſtolas Commentaria. *Vide, Ioannis Baptiſtæ Folengij.*
Iacobi Fabri Opera ſequentia. Commentaria in Euangelia. In Epiſtolas Sancti Pauli. In Epiſtolas Canonicas, De Tribus Magdalenis. Item in Pſalmos, tamdiù prohibita ſint, quamdiù ab alicuius Vniuerſitatis Catholicæ facultate theologica, vel iuſſu Inquiſitionis generalis emendata in lucem prodierint.
Iacobi Hugonis Can. Theolog. Belgæ Inſulenſis vera Hiſtoria Romana, ſeù Origo Latij, vel Italiæ, ac Romanæ Vrbis è tenebris longæ vetuſtatis in lucem producta.
Iacobi Lectij aduerſus codicis Fabriani ΤΑ ΠΡΩΤΑ Κακόδοξα ta prota cacodoxa præſcriptionum Theologicarum libri duo.
Iacobi Ottheri Sermones.
Item. Speculum fatuorum.

Io-

Iacobi Primi Angliæ, Scotiæ. & Hiberniæ Regis, ΒΑΣΙΛΙΚΟΝ ΔΩΡΟΝ Baſilicon doron. ſiuè Regia Inſtitutio ad Principem Primogenitum ſuum. *Vide etiam Apologia pro iuramento fidelitatis*.
Iacobi Regis Angliæ Meditatio in Cap. 27. Euangelij S. Matthæi, ſiuè Hypotypoſis in augurationis Regiæ.
Eiuſdem Meditatio in Orationem Dominicam.
Iacobi Scepperi, vel Scæpheri Tremoniani Monomachia Dauidis, & Goliat.
Iacobi Sebecij liber de vna perſona, & duabus naturis in Chriſto.
Iacobi Spiegelij Scholia in Petri Guntheri Poetæ de geſtis Cæſaris Friderici.
Iacobi Vuecherij. *Vide, Ioannis Iacobi*.
Iacobus Acontius.
Iacobus Andreæ.
Iacobus Andreas Crucius. *Vide, de nocte, & nocturnis officijs*.
Iacobus Andreas Shmidellinus, vel Iacobus Shmidellinus
Iacobus Anetius, vel Æneuus,
Iacobus Arriſon.
Iacobus Bedrotus Pludentinus.
Iacobus Boiſardus. *Vide, Icones quinquaginta*.
Iacobus Brocardus.
Iacobus Brunicenſis.
Iacobus à Burgundia, *Ille, qui ſcripſit Apologiam ad Carolum Cæſarem*.
Iacobus Cluſius. *vide, de iure offerendi*.
Iacobus Cornerus.
Iacobus Dei, & Apoſtolicæ Sedis gratia (*talis eſt titulus cuiuſdam Edicti.*) *Vide, Edicta tria*,
Iacobus Eiſemberg.
Iacobus Frindangus.
Iacobus Gopingenſis. *Vide, Andreas*.
Iacobns Grynæus. *vide etiam Ioannes*.
Iacobus Hallis.
Iacobus Hartelius. *Vide, Præfatio*,
IacobusHeerbrandus.

Iacobus Imelius.
Iacobus Iuſti.
Iacobus Kaurius.
Iacobus Kimendocius.
Iacobus Kolch.
Iacobus Kungus.
Iacobus Lackern.
Iacobus Lampadius. *Vide, Epitome iuris prudentiæ.*
Iacobus Laurentius. *Vide, Vulpina Ieſuitica Conſcientia Ieſuitica, Reuerentia Eccleſiæ Romanæ.*
Iacobus Linctor.
Iacobus Micyllus.
Iacobus Miſnenſis, aliàs Iacobellus.
Iacobus Mylichius.
Iacobus Morthuſianus. *Vide, Leonardus Iacobus.*
Iacobus Otherus.
Iacobus Pallæologus,
Iacobus Peregrinus.
Iacobus Præpoſitus, *qui ſcripſit Hiſtoriam vtriuſque captiuitatis propter verbum Dei,*
Iacobus Reihing. *Vide Laquei Pontificij.*
Iacobus Reis. *vide, Ioſephina Lucernenſis.*
Iacobus Rungius.
Iacobus Schegkius,
Iacobus Scheneck.
Iacobus Scopperus.
Iacobus Sobius.
Iacobus Speidelius. *Vide, Diſſertationes ad Auream Bullam.*
Iacobus Stoer. *Vide, Flores Doctorum.*
Iacobus Strauſz.
Iacobus Tſchan. *vide, Ioſephina Lucernenſis.*
Iacobus Villanius. *Vide, Ariminenſis Rubicon.*
Iacobus Vſſerius. *Vide, Grauiſsimæ quæſtionis.*
Iacobus Zegers, *Vide, Humilis, & ſupplex Querimonia.*
Iacobus Zieglerus.
Iacomo Lauro. *Vidi, Hiſtoria, e Pianta, Giacomo.*
Iagenteuffell. *Vide, Nicolaus.*
Iannoccius de Mannettis Florentinus de dignitate,

te, & excellentia hominis, donec corrigatur.
Ianoes. *Vide. Bartholomæi.*
Ianſenius. *Vide, Cornelij Ianſenij.*
Ianſeniſtæ. *Vide, Calendrier. Les Eulumineures. Epiſtola, cui titalus, Petrus Biuerus, Samuelis Mareſi.*
Ianus Cornarius.
Ianus Ghebardus. *Vide, Oratio Panegirica.*
Iaſparus Bigel,
Icones; ideſt Imagines Virorum Illuſtrium. *Vide, Theodori Beza.*
Icones quinquaginta Virorum Illuſtrium,&c. cum eorum Vitis deſcriptis à Ioanne Iacobo Boiſardo Veſuntino, &c. omnia recens in æs artificioſè inciſa, Et demum per Theodorum de Bry Leodien. foras data. Eiuſdem libris; 2. 3. & 4. pars omninò prohibentur.
Iconica, & hiſtorica deſcriptio præcipuorum hæreſiarcharum, qui ab Eccleſia Catholica,& Chriſtiana, vt Sectarij, ac Phanatici excommunicati, eiectique ſunt,&c. per C.V.S.
Idea Concionum. *Vide, Abrahami Sculteti.*
Idea iuris Epiſcopalis moderni,
Idea ſacræ & prophanæ Hiſtoriæ. *Vide, Vniuerſæ hiſtoria.*
De Idolis. *vide, libellus aureus.*
De Idolatria. & Magia, *Vide, Ioannis Petri Stupani.*
De Idolatria Romanæ Eccleſię. *Vide, Diſputatio Theologica.*
De Idololatrico Corporis Chriſti Feſto. *vide, Diſputatio.*
Iean Ianſenius. *vide, Memorial au Roy.*
Iean de Labadie. *vide, Lettre de Iean, & le bon Vſagè.*
Iean de Rouſsè, *vide, Sommaires.*
Iean de Verger. *Vide, Theologia familiere.*
Ieremiæ Myſticati Treni.
Ieremias Baſtingius.
Ieremias Hombergerius. vel Hothembergerus.
Ieremias aliàs Landus. *Vide, Hortenſius Tranquillus.*
Ieremias Patriarca Conſtantinopolitanus. *Vide, Acta, & ſcripta.*

Ieremia Piſtorius.
Ieremias Schuueinglinus.
De Ieſu Abſcondito. *Vide, Bartholomai Ferrarienſis.*
Ieſu Chriſti in Cælum aſcendentis, & Romanorum triumphi collatio.
De Ieſu Chriſti Diuinitate, &c. *vide, de Mediatoris.*
De Ieſu Chriſti Regno. *vide, de Regno Ciuitate, &c.*
De Ieſu Chriſto Pontifice Maximo, & Rege fidelium Summo Regente in Eccleſia Catholica.
Ieſuita Exenteratus.
Ieſuitarum Catechiſmus. *vide, Catechiſmus Ieſuitarum.*
Ieſuitarum Doctrina. *vide, Aphoriſmi Doctrinæ, Catechiſmus Ieſuitarum. Doctrina Ieſuitarum,*
De Ieſuitarum Origine, Regulis, &c. *Vide, Hiſtoria Ieſuitica.*
Ieſuitarum Proſcriptorum relatio itineris. *vide Relatio nuperi itineris.*
De Ieſuitarum Religionis commodis, vel incommodis. *vide, Carolus Melineus,*
Ieſuitarum ſcandalum. *vide, Defenſio pro Valeriano Magno.*
Ieſuitarum Spiritus probatio. *Vide. Anatomia Societatis.*
De PP. Ieſuites Almanach. *vide, Les Enlumineures.*
Ieſuitica conſcientia. *Vide, Conſcientia.*
Ieſuitica hiſtoria, *vide, Hiſtoria Ieſuitica.*
Ieſuiticum Colloquium.
Ieſuiticum fidei ſymbolum, velut Canticum nouũ *vide, Alphonſi de Vargas.*
Iezlerus Scaphuſianus. *vide, Ioannes.*
Di S. Ignacio de Loyola Vida. *vide, Vida di S. Ignacio.*
De S. Ignatij, ſiuè S. Enneconis Inſtitutione, &c. *Vide, de Religioſa S. Ignatij, &c.*
Ildebrandi vita. *Vide, Benonis liber.*
Ad D. Ildefonſum Annotatio Marginalis, *vide, Michaelis Caranza.*
Illiberalium Artium Panoplia. *vide, Panopliæ.*
Illiberitani Concilij Canonum Intelligentia. *Vide, Reſolutiones hortodoxo-morales.*

Illipulitani Montis lamina. *vide, Libri omnes.*

Illiricus Flaccus. *Vide, etiam Matthias.*

Illuſtriſſimi Principis, ac DD. Ioannis Friderici II. Ducis Saxoniæ, &c. ſuo, ac Fratrum D. Ioannis Guilhelmi, & D. Ioannis Friderici natu iunioris nomine ſolida confutatio, & condemnatio præcipuarum corruptelarum Sectarum, & errorum, &c.

Illuſtriſſimi, & Potentiſſimi Senatus, Populique Angliæ ſententia, de conſilio. quod Paulus Epiſcopus Romanus, &c.

Illuſtrium, & clarorum virorum Epiſtolæ ſelectiores, ſuperiori ſæculo ſcriptæ, vel à Belgis, vel ad Belgas; diſtributæ in centurias duas.

Illuſtrium Virorum Imagines. vel Icones quinquaginta virorum Theodori Bezæ.

L' Imaginaire hereſiæ.

Imagines SS. Antonij, & Franciſci. *Vide, Inſcriptiones,*

Imagines D. N. Ieſu Chriſti. Deiparæ Virginis, Angelorum, Apoſtolorum, Euangeliſtarum, aliorumque Sanctorum. & Sanctarum quarumcumque ſculptæ, pictæ, aut depictæ cum alio habitu, & forma, quam in Catholica Eccleſia ab antiquo tempore conſueuerunt formari; vel etiam cum habitu peculiari alicuius Ordinis regularis,

Imagines Imperatorum impreſſæ, & figuratæ. *Vide, Epitome Chronicorum. Ioannis Cuſpiniani.*

Imagines cum laureolis, vel radijs, ſeu ſplendoribus eorum, qui non ſunt ab Eccleſia beatificati, vel canonizati.

Imagines mortis cum medicina animæ,

Imagines omnium artium. *Vide, Panoplia.*

Cōtra Imagines Sacras. *Vide, Ludouici Imperatoris.*

Imagines Virorum Illuſtrium, *vide, Theodori Bezæ Icones quinquaginta.*

Imagines. *Vide Effigies.*

Dell'Imagini, &c, *Vide, Delle Statue,*

Pro Imaginibus adorandis ſtolidè geſta, &c. *Vide, Opus Illuſtriſsimi,*

De

De Imaginibus. *Vide. Claudius Taurinenſis. Petri Piccarelli.*
Imaginum Ptolomæi, Tobiæ, &c. *uide. Libri decem anulorum.*
Imaginum Vitiorum. & Virtutum, vitæ humanæ. *Vide, Mythelologia Chriſtiana.*
Imelius. *vide, Iacobus.*
Imlerus Chriſtophorus.
Immanuel Tremellus.
Immanuel Roſales. *vide, Faſciculus,*
De Immobilitate Solis. *vide, libri omnes.*
De Immortalitate Animæ. *vide, Ioannis Micrelij.*
Immunitas ab errore tam ſpeculatiuo quam prãctico diffinitionum S. Sedis Apoſt. in Canonizatione Sanctorum &c. propugnata à P. Io: Baptiſta Ricciolo, donec corrigatur.
De Immunitate Authorum Cyriacorum à Cenſura, Diatribe Petri à Valle Clauſa S.T.D.
De Immunitate Eccleſiarum in Conſtitutionem Gregorij XIV. libri octo,
De Immunitate Eccleſiæ. & Eccleſiaſticorum. *vide, de Priſca, & recenti.*
De Imperatoribus Diſcurſus. *vide, Dominici Arumæi,*
Imperatoris Iuſtiniani defenſio aduerſus Alemannum, Auctore Thoma Riccio Regis in Anglia Aduocato.
De Imperatoris Poteſtate. *vide. Antonij de Roſellis.*
Imperatorum, & Cæſarum Vitæ. *vide etiam Ioannis Cuſpiniani.*
Imperatorum continua ſeries. *vide. Nomenclator.*
Imperatorum Curricula. *vide, Hermanni Kirchneri.*
De Imperiali Iuriſdictione. *vide, Syntagma Tractatum.*
Imperialia ſtatuta. *vide, Melchioris Haimsfeldij.*
Imperialium inſtitutionum Reſolutio. *uide, Analyſis reſolutio.*
De Imperij Romani iuriſdictione. *Vide, Chriſtophori Beſoldi. Thobiæ Paurmeiſteri.*
De Imperij Romani Statu. *vide Nucleus Diſcurſuum.*
De Imperij Romani Translatione, *Vide. Henrici Arniſei.*

De Imperij, & Sacerdotij Concordia. *vide, de Concordia.*,
Imperij, & Sacerdotij otnatus: *Vide, Hadriani Damnan.*
De Imperio Summarum Poteſtatum. *Vide, Hugonis Grottij.*
De Imperio Summo. *vide, Iacobi Bornitij.*
De Impoſturis malorum Dæmonum. *uide, Magica, ſeu Mirabilium.*
Inauguralis diſſertatio. *vide, Diſſertatio iuridica,*
Inauguralium diſputationum volumina duo, *vide, duo Volumina,*
De Incantationibus. *Vide, Ioannis Vuerij, Petrus Pomponatius.*
Incertezza accerttata circa la predeſtinatione dell' huomo, Si ſciolgono alcuni dubij, &c. del R.P. F. Andrea di S. Tomaſo.
Incognito Accademico. *vide Dialogi hiſtorici,*
De Indagine. *vide, Ioannes.*
Index Bibliorum impreſſus Coloniæ in Ædibus Quentellianis.
Index Commentariorum Franciſci Aretini. *Vide, Lucij Pauli de Rhoſellis.*
Index rerum omnium, quæ in nouo, ac veteri teſtamento habentur locupletiſſimus, vna cum Hebræorum, Chaldæorum, ac Latinorum nominum interpretatione.
Index vtriuſque teſtamenti penè ſimilis indici Bibliorum Roberti Stephani.
Ad Indicana Comercia ius Batauorum. *Vide, Mare liberum.*
In Indicem expurgatorium Præfationes. *Vide, Ioannis Pappij.*
Indices, & Syllabi omnes particulares extra Vrbẽ abſque auctoritare, & approbarione Sacræ Indicis Congregationis impreſſi.
Ab Indicis Congregatione Appellatio ad Papam. *vide, Appellatio Thoma Praſtoni.*
De Indiuiduo Tractatus, *vide, Gaſparis Caballini.*
Indulgentiæ Confraternitatis SS. Trinitatis. *vide, libelli*

libelli quidam continentes indulgentias .

Indulgentiarum liber, *uide , liber Indulgentiarum .*

Indulgentiarum,& Reliquiarum Vrbis Catalogus. *uide, Fiſcus Papalis .*

Indulgenze conceſſe alla Compagnia di S. Maria Formoſa . *vide. Teſoro ricchiſſimo ,*

Indulgenze, e Gratie della Sacra Religione della Mercede della Redentione de Cattiui , donec corrigatur .

De las Infantas , *vide, Ferdinandi de las Infantas .*

De Inferno Recantatio .

De Infinito Amore Chriſti . *vide. Auguſtini de Roma .*

Informatione reale delle falſe apparitioni, e miracoli della Madonna di Trani , di S.Carlo Borromeo,e del B.Aluigi deſtinata alla publica vtilità, & oppoſta al commun errore ,

Informationes muy vtiles . *vide , Dos Informationes .*

Ingenua, & vera oratio ad Regem Chriſtianiſſimũ de eo, quod poſtulatur , vt Ieſuitæ &c.

Iniquitas expoſita Synodi Dordracenæ. *vide , Synodi Dordracenæ .*

Innocentij Papæ X, Coronatio . *Vide , Laurentij Banck .*

Innocentius Gentilettus I. C. Delphinenſis ,

I. N. Parival . *uide. Abregè del'Hiſtoire .*

Inquiſitio in Priuilegia Præmonſtraten. *vide, Ioannis Launoi ,*

Inquiſitionis Hiſpanicæ Artes . *vide , Sancta Inquiſitionis ,*

Inquiſitiones Morales . *vide, Marci Vidal .*

Inſcriptiones omnes Imaginum SS. Franciſci . & Antonij de Padua . in quibus dicitur formam habitus, qua depicti ſunt, eſſe eandem, quæ ipſi vſi fuerunt , vel in quibus aſſeritur in hoc , vel illo Ordine S.Franciſci eſſe veram , legitimam, & non interruptam eiuſdem Sancti Patris in filios ſucceſſionem .

Inſignia loca .

Inſigniores loci .

Super Inſtituta Annotationes. *vide Ioannis Schenkdeiani*,
Inſtitutio Chriſtiana,
Inſtiiutio Matrimonij *uide, Deſiderij Eraſmi*.
Inſtitutio Epiſtolica. *vide Thomæ Sagittarij*.
Inſtitutio hominis Chriſtiani. *Vide, Hadriani Barlandi*.
Inſtitutio prima Religionis Chriſtianæ. *Vide, Catecheſis*.
Inſtitutio Principis,
Inſtitutio Puerorum. *vide, Henrici Bebelij*.
Inſtitutio Religionis Chriſtianæ, impreſſa Vuittembergæ anno 1536,
De Inſtitutione Collegij Germanici, *Vide, Panegyricus*.
De Inſtitutione, doctrina, & vſu Sacramenti Euchariſtiæ, *vide, Philippi Mornei*.
Inſtitutiones Catecheticæ D. Cunradi Dieterici.
Inſtitutiones Ethicarum, ſeù Statera morum.
Inſtitutiones Grammaticæ, & aliarum artium, niſi repurgentur.
In Inſtitutiones Iuris Ciuilis, *uide, Melchior Klingius*,
Iuſtitutiones Peripateticæ, *Vide, Thomæ Angli*.
Inſtitution de la Sodalitè du Bien-heureuz S. Ioſeph erigee en l'Egliſe des Freres Mineurs de l'Obſeruance de S. Omer.
Inſtitutionum Imperialium Reſolutio. *uide, Analyſis Reſolutio*.
Inſtitutionum libri tres, *vide, Marci Friderici*.
Inſtructio de Religione Chriſtiana. *Vide, Breuis, & compendioſa*.
Inſtructio, qua vitam æternam obtinebimus.
Inſtructio Viſitationis Saxonicæ.
Inſtruttion de ce que le Chreſtien doit croire, &c. *vide, Theologie Familiare*.
Inſtructionum, & Rituum Sectæ Mahometanæ libri.
Inſtrumenta doctrinarum omnium. *vide, Claudij Alberij*.
Inſtruttione de Fanciulli nella Religione Chriſtiana. *vide, Catechiſmo, cioè Formulario*.

Inſtruttione fondamentale. ſe vna Setta duri più ò meno di cento anni: ſimilmente qual ſia l'antica, e noua fede. e doue auanti la reformatione eſſa ſia ſtata: data in luce dal Sig. Gio: Giacomo Breintingero.
Inſtruttione à Prencipi della maniera, con la quale ſi gouernano i PP. Geſuiti fatta da Perſona Religioſa, e totalmente ſpaſſionata.
Interbocenſis. *uide, Ambroſius*.
Dell. Interdetto della Santità di Papa Paolo V. *vide, Trattato dell'Interdetto*.
Interdicti Pauli V. in Rempublicam Venetam Libri omnes, & Scripturæ.
Interim. Anno 1548. editus,
Interpretatio Bibliorum. *Vide, Hebræa, Chaldea, & Latina*.
Interpretatio Nominum Chaldæorum.
De Interpretatione, & auctoritate Iuris, *vide, Helfrici Vlrici*.
Interpretationes omnes Talmud Hebræorum. *vide, Talmud Hebraorum*.
Interpretationum Congregationis Concilij, Collectiones omnes.
Introductio admirabilium antiqua, & moderna. ſeù apologia ficta pro Herodoto.
Introductio methodica, & familiaris, &c. *Vide, Antonij Fabritij*.
Introductio puerorum.
De Inuentoribus rerum, *vide, Polydori Virgilij*.
Inuentum verum, ſiuè munera Germaniæ. *vide, Verum Inuentum*.
De Inuocatione vtriuſque brachij. *vide Theſaurus iuris exequutiui*,
Ioachimi Cluteri Syllogè rerum quotidianarum.
Ioachimi Reingelbergenſis Opera omnia Geomantiæ, & cuiuſuis generis diuinationis.
Ioachimi Stephani, I. C. &c. liber de Iuriſdictione Iudæorum. Græcorum, Romanorum Eccleſiaſticorum libri quatuor.
Ioachimus Beuſt de Sponſalibus, & Matrimonijs,

Ioachimus Bonus.
Ioachimus Camerarius.
Ioachimus Cureus, *Vide. etiam Annales Gentis Sileſiæ.*
Ioachimus Giftheil, vel Giptail.
Ioachimus Lesberus.
Ioachimus Magdeburgius.
Ioachimus Meiſterus.
Ioachimus Morlinus.
Ioachimus Rheticus.
Ioachimus ſcheplitz. *uide. Promptuorium, tàm iuris, &c.*
Ioachimus Staubius.
Ioachimus Stigius.
Ioachimus ſuper Titul. ff. de iure iurando.
Ioachimus Vadianus.
Ioachimus Vomburg.
Ioachimus Vueſtphalus,
Cõt. Ioannem Dominicum Anglum liber. *vide, Gulielmi Doreſsis.*
Cõt. Ioannem Eckium, *vide, Apologia Zaſÿ Dialogi,*
Cõt. Ioannem Vigeſimumſecundum Dialogi, & ſcripta omnia. *uide, Gulielmi Ocbami.*
Ioannes Æpinus,
Ioannes Agricola Islebius,
Ioannes Alarco.
Ioannes Alciatus. *vide, Paulus.*
Ioannes Allerus Tigurinus,
Ioannes Aloyſius Paſchalis.
Ioannes Amplia Polonus.
Ioannes Andreas Quenſtendt. *vide, Dialogus de Patrÿs Illuſtrium.*
Ioannes S.Andreæ. *vide, Examen Tropheorum.*
Ioannes Appellus Norimbergen.
Ioannes Aſtoc Anglus.
Ioannes Aſuuarbij.
Ioannes Athanaſius Veluanus.
Ioannes Atrocianus.
Ioannes Auenarius, vel Habermann,
Ioannes Auene Rubeaquenſis,

Ioannes Auentinus. *vide etiam Chronica Turcica*.
Ioannes Auentroot. *Vide, Lettera di Giouanni*,
Ioannes Auuecinius.
Ioannes Balæus.
Ioannes Baliſtarius.
Ioannes vel Ioannes Baptiſta Piſcatorius. *Vide etiam Epitome omnium Operum*.
Ioannes Baptiſta Gellius. *Vide, Capricci del Bottaio.*
Ioannes Baptiſta Chiauetta. *uide Trutina*.
Ioannes Baptiſta Larrea. *Vide, Allegationum Fiſcalium*.
Ioannes Ricciolus. *uide, Immunitas*.
Ioannes Baptiſta Vergerius.
Ioannes Baptiſta Zilettus. *vide, Laurentij Chircouij.*
Ioannes Barkhan. *uide, Defenſio Eccleſiæ Anglicanæ*.
Ioannes Beltzius,
Ioannes Bipſterius. *vide, Syntagma Philippo Rameo*,
Ioannes Blancus. *uide, Diuina Sapientia. Sapientia Ioannis Blanci*.
Ioannes Blaſius.
Ioannes Bocerus Lubecenſis.
Ioannes Borſtius.
Ioannes Borſaceus. *Vide, Promptuarium allegoriarum*,
Ioannes Bradfordus.
Ioannes Brandmullerus.
Ioannes Brentius. *Vide, etiam Enchiridion parui Catechiſmi*.
Ioannes Brentius filius;
Ioannes Briſmannus.
Ioannes Bugenhagius.
Ioannes Bunonus, *uide, Vniuerſa hiſtoria*,
Ioannes Buslebius.
Ioannes Buxtorphius. *uide, Lexicon Buxtorphij*,
Ioannes Caius.
Ioannes Calfildus.
Ioannes Caluinus, aliàs Caahal.
Ioannes Camerarius. *uide, Philoſophia moralis*.
Ioannes Campanus, *qui ſcripſit contra Trinitatem*.
Ioannes Candidus.

Ioannes Cannerius.
Ioannes Carion.
Ioannes Caſalas. *uides Candor Lilij.*
Ioannes Caſtellanus.
Ioannes del Caſtillo. *uide, De Tertijs debitis.*
Ioannes Cheyſerſpergenſis.
Ioannes Choreander.
Ioannes Chriſtophorus Fuchs.
Ioannes Claius Hertzbergenſis.
Ioannes Cogelerus, vel Khugelerus.
Ioannes Comander.
Ioannes Conradus Vlmerus.
Ioannes Coſmius.
Ioannes Criſpinus.
Ioannes Cronerus, vel Crumerus.
Ioannes Cuno.
Ioannes Czaphko.
Ioannes Darrius.
Ioannes Dauſus, vel Douſa.
Ioannes Decanus Patauien.
Ioannes Denchius, alias Deckius.
Ioannes Diazius, *cuius mortis Hiſtoriam ſcripſit Cernacleuius. Vide, etiam Hiſtoria de morte Ioannis Diazij.*
Ioannes Dolcſchius Veltkirchenſis.
Ioannes Draco. ſeù Draconites.
Ioannes Entumius.
Ioannes Fabritius.
Ioannes Felde.
Ioannes Ferinarius.
Ioannes Ferus. *Vide, Examen Ordinandorum Ioannis Feri,*
Ioannes Filpotus.
Ioannes Fędericus Grand Villers, *Vide, Diſſertatio Iuridica inauguralis.*
Ioannes Foxus.
Ioannes Franciſcus Cotta Lemburgius:
Ioanne Frederus.
Ioannes Fridericus Cœleſtinus.
Ioannes Fridericus Dux Saxoniæ. *uide, Illuſtriſsimi Principis.*

Ioan-

Ioannes Friſius Tigurinus.
Ioannts Frith Lundin.
Ioannes Functius Noribergen,
Ioannes Fuſterus.
Ioannes Gallemart. *Vide, Declarationes eorumdem Cardinalium, Concilÿ Tridentini deciſiones.*
Ioannes Gallus.
Ioannes Garcæus.
Ioannes Garnierus.
Ioannes Gaſtius Briſacenſis.
Ioannes Georgius Godelmanus.
Ioannes Gerardus.
Ioannes Gigas Northuſianus.
Ioannes *Gocchius*,
Ioannes Gordonius. *vide, Praſcheni.*
Ioannes Grellus.
Ioannes Griffin.
Ioannes Gulielmus Stuckius Tigurinus.
Ioannes Hallerus.
Ioannes Hannerus.
Ioannes Harthungus.
Ioannes Hedericus.
Ioannes Hedlerus.
Ioannes Heindenreich.
Ioannes Henricus Heidengerus, *vide, Diſſertatio Synodalis.*
Ioannes Henricus Hottingerus. *Vide, Hiſtoria Orientalis, Theſaurus Philologicus Leo Allatius.*
Ioannes Henricus Otto Tigurinus. *vide, Epitome tractatus,*
Ioannes Henricus Seipio. *Vide: Manes Roberti Bellarmini.*
Ioann es Henslerus. *vide, Collegium Politico-iuridicum.*
Ioannes Hermannus. *vide Alphabetum.*
Ioannes Hèrold Acropolita,
Ioannes Herolel Acropolita. *vide, Baſilius.*
Ioannes Heruagius.
Ioannes Herzberg.

Ioannes Heſſelz. *vide, De Officio Pij, &c.*
Ioannes Heſſus.
Ioannes Hieronymus Cenedo. *Vide, Practica quæſtiones.*
Ioannes Homburgius. *vide, etiam Precationes Pſalmorum.*
Ioannes Hoperus.
Ioannes Hornungus. *vide, Ciſta Medica.*
Ioannes Hoſpinianus Steinanus.
Ioannes Hoſt.
Ioannes Huart, *vide, Eſame dell'ingegni.*
Ioannes Hugo.
Ioannes Huſchinus.
Ioannes Huſs. *vide, etiam Proceſſus Conſiſtorialis.*
Ioannes Huſſerus,
Ioannes Huttichius.
Ioannes Iacobus Boiſſardus. *Vide, Bibliotheca, ſeu Theſaurus. Icones quinquaginta.*
Ioannes Iocobus Grynæus.
Ioannes Iacobus Speidelius. *Vide, Diſſertationes ad auream Bullam.*
Ioannes Iezlerus Scaphuſianus, vel Scaphuſiarius.
Ioannes de Indagine, *non ille Carthuſianus.*
Ioannes Irenæus.
Ioannes Iudex.
Ioannes Iuellus Anglus.
Ioannes Iuſtus. *Vide, Enchiridion militiæ Chriſtianæ.*
Ioannes Kenerus,
Ioannes Kleinauus,
Ioannes Kneuſtobtus,
Ioannes Knoblouchus.
Ioannes Knoxus Scotus.
Ioannes Lambert, aliàs Nycols,
Ioannes Langus Sileſius.
Ioannes Lapæus.
Ioannes à Lapide. *Vide, Cornelij Ianſenij Laudatio.*
Ioannes à Lasko Polonus.
Ioannes Lathman.
Ioannes Leonardus Sartorius,

Ioan.

Ioannes Leonis Nardi.
Ioannes Leumclarius, vel Leumelaius, vel Leuenclauius.
Ioannes à Leydis.
Ioannes Licaula.
Ioannes à Limneo. *vide, Diſſertatio iuridico-politica.*
Ioannes Lobartus Borruſius.
Ioannes Lonicerus,
Ioannes Lopez, *Vide, Iuſtificationes.*
Io: Lorichius Adamarius.
Ioannes Loyſelerius.
Ioannes Ludouicus Gottofredus. *Vide, Archontologia Coſmica.*
Ioannes Lukcauueck.
Ioannes Luydus. *vide, Barlaami Monachi.*
Ioanes Mackbray.
Ioannes Mageirus.
Ioannes Maior Poeta.
Ioannes Manlius, vel Milius.
Ioannes Mantellius.
Ioannes Marcellus Regio Montanus.
Ioannes Mardeley.
Ioannes Maria Zamorra. *vide, de Perfettione Eminentiſsima.*
Ioannes Marpachius, vel Marbachius.
Ioannes Matter.
Ioannes Matthæus Smalcaldenſis.
Ioannes Mayre.
Ioannes Mercerius. *Vide, etiam Theſaurus linguæ Hebraica.*
Ioannes Meurſius. *Vide, Athenæ Batauæ.*
Ioannes Meyer.
Ioannes Michael Sonner. *Vide, Diſſertatio Iuridica Inauguralis.*
Ioannes Monhemius,
Ioannes Moſellanus,
Ioannes Muchkius.
Ioannes Muslerius.
Ioannes Niſæus.
Ioannes Odembach,

Ioannes Oecolampadius.
Ioannes Oldencaſtel Anglus.
Ioannes Oldendorpius.
Ioannes Oldus.
Ioannes Olearius Vueſſalienſis.
Ioannes Oporinus. *vide, etiam Comediæ, & Tragediæ.*
Ioannes Ornæus.
Ioannes Palmerius.
Ioannes Pandochæus.
Ioannes Pappus.
Ioannes Parckurſtus.
Ioannes Paſſeratius. *Vide, Oratio Marci Antonij Arnaldi.*
Ioannes Pfeſſinger.
Ioannes Pfeil.
Ioannes Philologus.
Ioannes Philonius Rugo, vel Dugo.
Ioannes Piſcatorius, *Vide etiam, Epitome omnium operum.*
Ioannes Piſtorius Vuorden. *vide etiam Elegiæ aliquot.*
Ioannes Ploug Nottingamienſis.
Ioannes Poſſelius.
Ioannes Poinettus.
Ioannes Pollius,
Ioannes Polycarius Cygnæus.
Ioannes Pomeranus.
Ioannes Pontiſella.
Ioannes Poſtellus.
Ioannes Pullanus.
Ioannes Pupperus Gochianus.
Ioannes Purpurei.
Ioannes Puruey Anglus.
Ioannes Pyzibram.
Ioannes Raynaldus.
Ioannes Rhellicanus Tigurinus.
Ioannes Rhodius.
Ioannes Rhodophanta.
Ioannes Riccardus Ofanæus.

Ioannes Ribittus.
Ioannes Rihelius,
Ioannes Riuius, *vide, in Vita D. Aurelij*,
Ioannes Riuius Arthendorienſis.
Ioannes de Rochefort.
Ioannes de Rocheſana.
Ioannes Rogors, vel Rochus Anglus,
Ioannes Roſa.
Ioannes Ruſſel,
Ioannes Ruthenus.
Ioannes Ryches.
Ioannes Sagittarius Burdegaleñ,
Ioannes Salmuth.
Ioannes Sapidus,
Ioannes Sartoris.
Ioannes Schechſius.
Ioannes Scheltling.
Ioannes Schneppius, vel Sneppius,
Ioannes Schonerus Caroloſtad.
Ioannes Scopher.
Ioannes Schorus.
Ioannes Schumaierus
Ioennes Secerius.
Ioannes Serranus,
Ioannes Sleidanus.
Ioannes Soteallus. *vide, Declarationes Cardinalium Declarationes eorumdem Cardinalium*,
Ioannes Soterus.
Ioannes Spangebergius.
Ioannes Spinus.
Ioannes Splendianus.
Ioannee Stappitius, vel Staupitius.
Ioannes Steurlin.
Ioannes Stigelius, vel Stiphelius.
Ioannes Stolſus.
Ioannes Strauſs.
Ioannes Stuchk.
Ioannes Stumpff.
Ioannes Sturmius,
Ioannes Taffin,

Ioannes Theophilus, *vide, Theologia Germanica, Theologia miſtica.*

Ioannes Toraſius Aquilouicanus, vel Toſarius, *qui inuerſo nomine eſt, Ioannes Sartoris.*

Ioannes Tzapko,

Ioannes Valdeſius.

Ioannes Vannius.

Ioannes Veltkirchius, ſiuè Veleurio.

Ioannes Vijck

Ioannes de Villa Seriatum, *vide, Petrus.*

Ioannes Vingandus, vel Vuingandus.

Ioannes Vithlingius. qui & Brentius.

Ioannes Vorſius, *vide, Gerardi Ioannis.*

Ioannes de Vribe. *vide, Ioannes Baptiſta Poza.*

Ioannes Vrſus,

Ioannes Vueſſembecius.

Ioannes Vueſphalus.

Ioannes Vuibalius Montenſis,

Ioannes Vuiclephus.

Ioannes Vuillebrochius Dantiſcanus,

Ioannes Vuillingus.

Ioannes Vuitgiſtus,

Ioannes Vuolphius Tigurinus,

Ioannes de Vuorden.

Ioannes de Vueſſalia,

Ioannes Vurmeſerus, *vide, Exercitationes Academica.*

Ioannes Vuthenhouius.

Ioannes Zangerus.

Ioannes Zuickius,

Ioanni Fiſcherio liber *falsò adſcriptus* de Fiducia, & Miſericordia Dei.

Ioanni Maldonato Societatis Ieſu Theologo *falsò adſcripta* Summula Caſuum Conſcientiæ collecta per F. Martinnm Codognat Minimum.

Ioannis Althuſij S. C. Dicæologicæ libri tres, totum, & vniuerſum ius, quo vtuntur methodicè complectentes.

Eiuſdem Politica methodicè digeſta, & exemplis ſacris, & prophanis illuſtrata.

Eiuſ-

Eiuſdem de Vtilitate, Neceſſitate, & Antiquitate Scholarum admonitio panegyrica,

Ioannis Angelij Vuerdenagen vniuerſalis introductio in omnes Reſpublicas, ſiuè politica generalis.

Eiuſdem Pſycolotia ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ I. B. T. XL. Quæſtionibus explicata.

Ioannis Bapriſtæ Catumſiriti Italo Grçci Opera, præter ea, quæ ab Auctore ſunt recognita, Romæ iterum edita, & probata.

Ioannis Baptiſtæ Folengij Cōmentaria ſuper Epiſtolas Canonicas S. Petri, & S. Iacobi, & ſuper primam Epiſtolam S. Ioannis.

Ioannis Baptiſtæ Marini Opera ſequentia,

L'Adone,

Gl'Amori Notturni.

I Baci.

I Traſtulli Eſtiui.

Il Camerone prigione horridiſſima in Napoli, oue fù carcerato il Caualier Marino.

Prigionia del Caualier Marino in Torino.

Il Padre Naſo.

Raguagli de'Coſtumi della Francia.

Sonetto per vn'inondatione del Tebro à Roma, *cuius initium*. Foſti Città d'ogni Città Fenice.

Ioannis Baptiſtæ Pozæ Opera omnia. inter quæ Elucidarium Deiparæ, & omnes alij Tractatus, Apologiæ, Informationes, vel quouis alio nomine expreſſi pro defenſione præfati elucidarij, ſiuè doctrinæ Io: Baptiſtæ Pozæ, tàm prælo mādati, quàm manuſcripti, præcipuè infraſcriptī Libelli, ſcilicet

Memorial alos Iuezes de la Verdad y dottrina.

Libellus quidam ſupplex, *cui titulus*. Ad Iudices Veritatis, & doctrinæ defenditur.

Sanctiſſimo D, N. Vrbano Papæ Octauo Natio, & Cognatio Cantabrica Io: Bapriſtæ Pozæ à Societate Ieſu in cauſa iudiciali tomi primi Elucidaril *cuius initium eſt*, Beatiſſime Pater. Cantabricum dominium, & Cognatio Io: Baptiſtæ Pozæ

ad

ad pedes V. S. abiecta partes iudicialis defenſionis tomi primi Elucidarij vltro ſuſcipiunt.
Sanctiſſimo D. N. Vrbano Papæ Octauo Cognatio Cantabrica Io: Baptiſtæ Pozæ, &c. *cuius initium eſt*, Beatiſſime Pater, Doctor D. Ioannes de Iuribe, y Iarza nomine cognationis Cantabricæ Io: Baptiſtæ Pozæ, &c.
Item alius libellus, ſine titulo, *cuius initium* Señor e l'Dottor D. Iuan de Vribe y Yarza, en sù nombre, y en el de los Parientes, &c.
Ioannis Barclai Pietas, ſiuè publicæ pro Regibus, ac Principibus Catholicis, & priuatę pro Gulielmo Barclaio Parente Vindiciæ aduerſus Robertum Sanctæ Romanæ Eccleſiæ Cardinalem Bellarminum.
Ioannis de Barrò libri, & ſcripta omnia magicæ artis.
Ioannis Bidembachij I. G. Conſiliarij, &c. Quæſtionum nobilium, &c,
Ioannis Bodini Andegauenſis Dæmonomania.
Eiuſdem de Republica. & Methodus ad facilem hiſtoriarum cognitionem.
Item Vniuerſæ naturæ Theatrum.
Ioannis Caramuelis Apologema pro antiquiſſima, & vniuerſaliſſima doctrina de probabilitate.
Ioannis Caſi Sphæra Ciuitatis hoc eſt Reipublicæ rectè, ac piè ſecundùm leges adminiſtrandæ ratio, donec corrigatur.
Ioannis Cluueri Opera omnia.
Ioannis Coraſij liber Memorabilium, Senatus Conſultorum ſummæ apud Toloſates Curiæ, ac ſententiarum, tum ſcholaſticarum, tum forenſium Centuria.
Eiuſdem liber de Vniuerſa Sacerdotum materia, donec emendetur.
Eiuſdem Miſcellanea iuris, donec corrigatur,
Ioaanis Cuſpiniani liber inſcriptus, Imperatorum, & Cæſarum Vitæ cum imaginibus ad viuam effigiem expreſſu: donec corrigatur,
Ioannis Druſij Opera donec emendentur.

Io

In S. Io: Epiſtolam Commentaria. *uide, Ioannis Baptiſtæ Filengij*,

Ioannis Fabritij Montani Poematum liber.

Ioannis Feri Opera omnia, donec emendentur. Excipiuntur tamen Annotationes, & Commentaria in S.Matthæi, & S.Ioannis Euangelia, ac in eiuſdem S.Ioannis Epiſtolam primam Romæ, recognitæ, & impreſſæ.

Ioannis Forſterij Dictionarium Hebraicum, niſi corrigatur,

Ioannis Franciſci Spinæ de mundi Cataſtrophæ, hoc eſt de maxima rerum mundanarum reuolutione poſt annum 1623.

Ioannis Freinshemij Orationes cum quibuſdam declarationibus.

Ioannis Georgij Dorſchei Argentoratenſis Thomas Aquinas dictus Doctor Angelicus exhibitus, Confeſſor veritatis Euangelicæ Auguſtana confeſſione repetitæ,&c.

Ioannis Georgij Godelmani *Auctoris iam damnati iterum prohibetur* liber de Magis, Veneficis, & Lamijs.

Ioannis Gertophij Recriminatio aduerſus Eduardum Leum Anglum.

Ioannis Harpprecthi Profeſſoris in Academia Tubingenſi tractatus criminalis complectens planam,& perſpicuam aliquot titulorum lib. 4, Inſtit.D.Iuſtin.Imp. Explicationem.

Ioannis Henrici Alſtedij Syſtema Mnemodicum. Eiuſdem Encyclopedia omnium ſcientiarum.

Ioannis Henrici Biſterfeldij Naſſouij Philoſophiæ in Schola Albenſi Profeſſoris de vno Deo Patre, Filio,ac Spiritu ſancto Myſterium pietatis contra Ioannis Crellij Franci de vno Deo Patre libros duos breuiter defenſum.

Ioannis Henrici Vrſini de Zoroaſtre Bactriano; Hermete Trimegiſto, Sanchoniatone Fenicio, eorumque Scriptis contra Moſaicæ Scripturæ antiquitatem exercitationes familiares.

Ioannis Hoornbeek Sacrarum Litterarum, &c.

M Exa-

Examen Bullæ Papalis, qua Papa Innocentius X. abrogare nititur pacem Germaniæ,

Eiuſdem Scholia in Bullas Papæ Vrbani de Ieſuitiſſis. de Imaginibus, de Feſtis, quibus addita eſt Bulla Papæ Clementis, qua mandat Angelis Paradiſi.

Ioannis Huſſelmanni de Miniſtro conſecrationis, & ordinationis Sacerdotalis.

Ioannis Iacobi Vuecherij Baſileenſis liber de Secretis.

Ioannis Iacobi Vuiſembachij Naſſoni I. C. in libros quatuor priores Codicis D. Iuſtiniani repetitæ prælectionis, Commentationes Cathedrariæ.

Ioannis Ionſtonij hiſtoria ciuilis, & Eccleſiaſtica.

Eiuſdem naturæ Conſtantia.

Eiuſdem Taumatographia naturalis.

Eiuſdem de Feſtis Hebræorum. & Græcorum Schediaſma.

Ioannis Iſaaci Pontani Originum Francicarum libri ſex. *uide etiam Rerum, & Vrbis Amſtelodamenſium.*

Ioannis Keppleri Epitome Aſtronomiæ Copernicanæ.

Ioannis Lalamantij Medici exterarum fere omniũ, & præcipuarum gentium anni ratio, & cum Romano collatio, niſi corrigatur.

Ionnnis Launoj Inquiſitio in Priuilegia Pręmoſtratenſis Ordinis.

Eiuſdem Cenſura reſponſionis:

Ioannis Lubicenſis de Antichriſti Aduentu, & de Meſſia Iudæorum.

Ioannis Mahuſij Aldernanden Epitome Annotationum Eraſmi in nouum teſtamentum, niſi corrigantur.

Ioannis Mariæ Velmatij Chriſteidos,

Ioannis Marianæ tractatus ſeptem, donec corrigantur.

Eiuſdem *tractatus inſcriptus*, Diſcorſo del P. Giouanni Mariana Geſuita Spagnuolo intorno à i grandi

grandi errori, che ſono nella forma del Gouerno de' Gieſuiti omninò prohibetur.

Ioannis Markiewicz Canonici Tarmienſis Poloni Opuſcula ſequentia.

Scandalum expurgatum in laudem inſtituti Societatis Ieſu.

Speculum zeli à peſſimis ad exemplar Malitię.&c. elucubratum, & ſub nomine ficti cuiuſdam Adami Nieſielski, &c. Ioanni Marchieuicz, &c. oblatum: ab eodem contemplatum, cenſuratum, & tanquam peſtiferum, & ſcandaloſum refutatum.

Ioannis Marquardi de iure Mercatorum, & commerciorum ſingulari libri quatuor donec corrigantur.

Ioannis Martinez de Ripalda Vulpes capta per Theologos Sacræ Facultatis Accademiæ Louanienſis.

Ioannis Matthæi Toſcani Pſalmi Dauidis.

Ioannis Michaelis Dilherri Franci diſputationum Academicarum pręcipuè philologicarum tomus primus, & ſecundus.

Ioannis Micrælij *Ethnophronius tribus Dialogorum libris contra Gentiles de Principijs Religionis Chriſtianæ dubitationes, ſeù*

De Animæ humanæ immortalitate.

De Deo immortalis animæ Beatitudine.

De Religione animam immortalem ad Deum æternamque Beatitudinem perducente.

Ioannis Neuizzani Aſtenſis I. C. Silua nuptialis, donec emendetur.

Ioannis de Orbara Epiſtola ad Paulum V. ſcripta, & Panormi impreſſa.

Ioannis Ouen Oxonienſis Angli Epigrammata.

Ioannis Pappij, & Franciſci Iunij Præfationes in indicem expurgatorium aliquorum librorum.

Ioannis Pauli Donati libellus de Reſeruatione Caſuum.

Ioannis Peregrini Protoſellani liber Conuiualium ſermonum.

Ioannis Petri de Ferrarijs Practica Papienſis niſi corrigatur.
Ioannis Petri Stupani tract. de Idolatria. & Magia donec corrigatur.
Ioannis Pici Carthuſienſis Paraphraſes, & Annotationes in Pſalmos.
Ioannis Reuclini ſpeculum oculare de verbo Mirifico ars Cabaliſtica.
Ioannis Rhò Mediolanenſis Achates ad P. Conſtantinum Caietanum.
Ioannis de Roa d'Auila Apologia de iuribus Principalibus defendendis, & moderandis iuſtè.
Ioannis Rutheni Tabulæ locorum communium, vtriuſque teſtamenti, niſi corrigantur.
Ioannis Sanchez Abulenſis ſelectæ. & Practicæ diſputationes de rebus in Adminiſtratione Sacramentorum præſertim Euchariſtiæ, & Pœnitentiæ paſſim occurrentibus, donec corrigantur.
Ioannis Saxonis liber de Iudicijs Aſtrorum.
Ioannis Scapulæ lexicon Græco-latinum. niſi corrigatur.
Ioannis Schenckdeuini ſuper inſtituta Commentaria, ſeù Annotationes.
Ioannis Scholij Praxis logica. ſiuè ſcholæ, & exercitationes Dialecticæ.
Ioannis de Solorzano Pereira Diſputationes de Indiarum iure tomi ſecundi liber tertius omninò prohibentur. Reliqui libri tàm primi, quàm ſecundi tomi ſuſpenduntur, donec corrigantur.
Ioannis Soteris liber, ſiuè Epigrammata ex varijs Auctoribus.
Ioannis Stuckij Conſiliorum ſiuè iuris Reſponſorum volumen.
Ioannis Sutel de Terribili excidio Hieroſolymitano.
Ioannis Theodori Sprengeri Conſ. Saxon Iuriſprudentia publica, &c.
Ioannis Trithemij Steganographia.
Ioannis Voſſij. *vide, Gerardi Ioannis.*

Ioannis Vualchij Schorndorfenſis Decades Fabularum.
Ioannis Vuierij Medici libri quinque de Præſtigijs Dæmonum incantationibus, & veneficijs.
Ioannis Vunſchelburgenſis de Signis, & miraculis falſis, & de ſuperſtitione.
Ioannis Zanzeri Commentarius in quatuor præcipuos decretalium Titulos de ſententia, & re iudicata, Appellationibus, Clericis Peregrinantibus, & Confirmatione vtili, & inutili.
In Iob. *vide, Didacus Aſtunica.*
In Iob Concio. *vide, Hieronymi Sauonarolæ.*
Iob Gaſt.
Iocorum, atque Seriorum Centuriæ. *vide, Octobris Melandri.*
Ioco-ſeriæ ſapientiæ Amphiteatrum. *vide, Amphiteatrum.*
Ioco-ſeriorum faſciculus nouus, *uide, Faceria facetiarum.*
Iodoci Damhauderij Brugen Praxis Criminalis.
Iodocus Coch, ſiuè Cocus, qui & Iuſtus, Ionas.
Iodocus Harchius Montenſis.
Iodocus Hockerius.
Iodocus VVillichius.
Iohannes. *vide, Ioannes.*
Ionas Francus.
Ionas Graſſerus.
Ionas Iuſtus, qui eſt Iodocus Cocus.
Ionas Philologus.
Ionellus. *vide, Yonellus.*
Ionnileus. *Vide, Carolus,*
Ionſtonus. *vide, Ioannes.*
Iordani Bruni Nolani libri, & ſcripta omnia.
Ioſephi Mozzagrugni Narratio rerum geſtarum Canonicorum Regularium,
Ioſephi Langij Polianthea. *vide, Nouiſsima Polianthea.*
§ Ioſephi Officium, *vide, Officium paruum,*
§ Ioſephi Sanctificatio. *vide, Sanctificatio Sancti Ioſeph.*

Ioſephi Scaligeri de emendatione temporum, donec emendetur.
Ioſephi Scaligeri, Iulij Cæſaris à Brundenſ. Epiſtolæ, donec corrigantur.
Ioſephina Lucernenſis, in qua Lucernæ Heluetiorum Ioſeph Vir Mariæ Centum Elogijs illuſtratur Præſide Iacobo Reis, Reſpondente Iacobo Tſcan, donec corrigatur.
Ioſephus Grabbius Auerbacenſis.
Ioſephus Grumpeck.
Ioſephus Klup.
Ioſiæ Nolden Corbachienſis VValdeſij de Statu nobilium Ciuili Synoptica tractatio.
Ioſias Loner, vel Ieſua Loner.
Ioſias Simlerus, vel Similerus.
Ioſua Lagus.
Ioſua Loner. *vide, Ioſias.*
In Ioſue Commentaria, *uide, Andreæ Maſij.*
Ioſue Opitius.
Journal de Monſieur de Sainct Amour Docteur de Sorbonne de ce qui s'eſt faict à Rome dans l'affaire des cinq'propoſitions.
Irenæi Tripolitani Aphoriſmi ex Ambroſio, Auguſtino, & Lactantio.
Irenæus. *vide, Ioannes. Philotheus, Vindiciarum Catholicorum.*
Irenicus. *vide, Franciſci Irenici.*
Ireius Paſſauienſis. *uide, Chriſtophorus.*
Iſaac L. Feguenkinus.
Iſaaci Caſauboni Epiſtolæ quotquot reperiri potuerunt.
Item Epiſtola de morbi eius, mortiſque cauſa.
Eiuſdem Corona Regia ab Euphormione in lucem edita.
Item in primum Tomum Annalium Baronij.
Iſaacij Pontani Hiſtoria. *vide. Rerum, & Vrbis, Ioannis Iſaaci.*
Iſagoge Paſtorum. *vide, Breuis Paſtorum.*
Iſidorus Clarius. *Vide, Ex Biblijs.*
Islebius.

Iſto-

Iſtoria. *vide, Hiſtoria.*

Italiæ monumenta, *uide Laurentij Scaderi,*

Italiæ, ac Romanæ Vrbis Origo. *vide, Iacobi Hugonis.*

Italus Hermannus.

Itinerarium Beniamin Cantabri.

De Itinere Conſtantinopolitano, *vide, Georgij Douſa.*

Itineris Proſcriptorum Ieſuitarum Relatio. *vide, Relatio nuperi itineris.*

Iuan Euſebio Nieremberg. *uide, Vida di S. Ignacio.*

Iuan de Vribe *Vide. Ioannis Baptiſtæ Poza.*

Iubar Cæleſtis veritatis in medio Tenebrarum Papiſtarum Rutilans Prælatũ Laureatio &c, Daducho Melchiore Nicolai.

Iubilæi Declaratoria.

De Iubileo Lutherano. *vide, Theologorum quorundam.*

Iucunda de oculis diſſertatio hiſtorica philologica, Auctore Georgio Cunradi filio Rittershuſio.

Iucundiſſimorum ſermonum Sylua. *vide, Sylua ſermonum.*

Iudas. *vide, Leo.*

D. Iudæ Epiſtolæ Expoſitio. *vide, Expoſitio ſecunda Epiſtola.*

De Iudæorum Iure. *vide, Georgij Theodori.*

De Iudæorum Iuriſdictione. *uide Ioachimi Stephani,*

De Iudæorum Meſſia, *uide, Ioannis Lubicenſis.*

Iudex. *vide, Ioannes. Matthæus.*

De Iudicijs aſtrorum, *vide, Ioannis Saxonis.*

Iudicium in Amphitheatrum feriorum iocorum, *vide, Tarrei Hebi.*

Iudicium, & Cenſura Eccleſiarum piarum. de dogmate in quibuſdam Prouincijs Septentrionalibus, contra adorandam Trinitatem.

Iudicium Salomonis. *vide, Iuizio de Salomon.*

Iudicium Synodi Nationalis Reformatarum Eccleſiarum Belgicarum habitæ Dordrecthi, cui ſubiectæ ſunt ſententię, edicta, iudicia ab Ordin. General. Bel. & Synod. Nation. lata in publicæ pacis, & Eccleſiarum reformatarum perturbatores.

De Iudicum ſæcularium Poteſtate in Eccleſiaſticos. *vide, Bartholomæi Milletot.*
Iuellius Anglus. *vide. Tonellus. Ioannes.*
Iuizio de Salomon Acerca de auerigar quien ſea la verdadera madre d' vn hijo llamado antiguamente continuo, deſpues gloſſa continua, y aora cadena de oro ſacado a lux, y deſpueſto por el P.F. Martin Perez de Gueuara
Iuliani Colen de Certitudine gratiæ Dei, & ſalutis noſtræ tractatus.
Iuliani Tabeotij de quadruplici Monarchia.
Iulij Cęſaris Scaligeri Commentarij in Theophraſtum, & Poemata, donec emendentur.
Iulij Clementis Scotti Placentini Opera ſequentia.
De Poteſtate Pontificum in Socieratem Ieſu.
De Obligatione Regularis extra regularem domum commorantis ob iuſtum metum.
De iure tuendi famam.
De Apoſtatis, & fugitiuis,
Opuſcula duo de ſeligendis opinionibus, & Auctoribus generatim. quibus annexum eſt aliud Opuſculum de obſeruandis in Auctorum præſertim ſcientiſſimorum, lectione.
Pædiæ, Peripateticæ diſſertationes octo.
De Iulij Secundi morte. *vide, Dialogus de morte,*
De Iulij Tertij laudibus. *vide, de Laudibus Iulij III,*
Iulij Velſij Κρίσις Criſis. ſeù veræ, Chriſtianæque Philoſophiæ comprobatoris, atque æmuli quiq; Antichriſti Doctrinam ſequitur per contentionē comparationemque deſcriptio.
Pro Iulio Secundo Oratio. *vide, Oratio pro Iulio II.*
Iulius. *vide. Dialogus de Morte Iulij II.*
Iulius Cæſar. P. Caluini Interpres.
Iulius Cæſar Vanninus de admirandis naturæ arcanis, donec corrigatur.
Iulius Dialogus. alias Aula.
Iulius Dominicus Caramanius.
Iulius Mediolanenſis Apoſtata.
Iunius. *vide, Hadrianus, Franciſcus, Franciſci Iunij.*

Iun-

Ioannis Pappij . Vindiciæ contra Tyrannos .

Io Iuonis Carnoten Epiſtolarum notæ . *vide, Franciſci Iureti .*

De Iuramento Fidelitatis . *vide , Apologia . Diſputatio Theologica , Xenium ad Catholicos .*

De Iure aggratiandi . *vide, Danielis Claſſen .*

De Iure Aſylorum . *vide, Aſylia, Petri Sarpi .*

De Iure Batauorum . *vide, Mare liberum .*

De Iure belli . *vide, Alberici Gentilis . Hugonis Grottij .*

De Iure Ciuili . *vide, Donelli Enucleati .*

De Iure Concillorum Commentarium Politicum, *vide, etiam Henrici Arniſei .*

De Iure iurando . *vide, Ioachimus ſuper titulum .*

De Iure Magiſtratuum in Subditos . *uide , Tractatus de iure Magiſtratuum .*

De Iure Maieſtatis libri tres. *vide etiam Henrici Arniſei.*

De Iure Mercatorum. *vide, Ioannis Marquardi .*

De Iure offerendi tractatus Hiſtorico-philologico iuridicus Auct ore Iacobo Cluuio .

De Iure Papæ in Principes ſæculares . *Vide, Gulielmi Barclai .*

De Iure Patrio . *vide, Petri Aerodij .*

De Iure Principum . *vide. Rogerij VViddingthoni .*

De Iure Publico . *vide, Dominici Arumei . Diſſertatio Iuridico-Politica . Nucleus diſcurſuum .*

De Iure quæſito per Principem non tollendo . *vide , Petri Antonij de Petra .*

De Iure tuendi famam , *vide, Iulij Clementis Scotti .*

De Iure Virginum . *vide. Sybilla .*

Iuretus . *vide, Franciſci Iureti .*

De Iuribus defendendis, & moderandis . *vide , Ioannis de Roà ,*

Iuris Cæſarei Lexicon . *vide, Lexicon iuridicum .*

Iuris Cæſarei. & Canonici differentia . *Vide , Conradi Ritthershuſij .*

Iuris tàm ciuilis, quàm feudalis Promptuarium , *vide, Promptuarium .*

Iu Iuris Ciuilis inſtitutiones . *vide, Melchior Klingius.*

Iuris Ciuilis , & Saxonici quæſtiones . *vide , Petri Eigij Tralſunden .*

Iuris Ciuilis Reſolutiones variæ. *vide, Helfrici Vlrici.*
Iuris Collegia. *vide Antonij Matthæi.*
Iuris executiui Theſaurus. *vide, Theſaurus iuris executiui.*
Iuris Feudalis diuerſorium. *vide, Camilli de Curtis.*
De Iuris interpretatione, & authoritate. *vide, Helfrici Vlrici.*
Iuris Miſcellanea. *uide, Ioannis Coraſij.*
Iuris Prudentia Publica. *vide, Ioannis Theodori.*
Iuris publici quæſtio Capitalis, ſint ne Proteſtantes iure Cæſareo Hæretici, & vltimo ſupplicio afficiendi, &c. tractata à Iuſto Meiero.
Iuris Reſponſorum. *vide, Hieronymi Schurph. Reſponſorum iuris.*
Iuris vtriuſque Methodica traditio.
De Iuriſdictione. *vide, Marthæ. Scipionis Gentilis.*
De Iuriſdictione Alta, itemque Baſſa, *vide, Diſſertatio Hiſtorico-politica.*
De Iuriſdictione Datarij. *vide, Tractatus de Officio.*
De Iuriſdictione Eccleſiaſticorum, Iudæorum, Græcorum.&c. *vide, Ioachimi Stephani.*
De Iuriſdictione Imperiali. *vide, Syntagma tractatuum.*
De Iuriſdictione Imperij Romani. *vide, Chriſtophori Beſoldi. Thobiæ Paurmeiſteri.*
De Iuriſdictione Iudicum in Romano Imperio. *vide, Matthiæ Stephani.*
Iuriſdictionis Pontificiæ Hiſtoriæ. *vide, Hiſtoriæ Pontificiæ, &c.*
Ius Belgarum circa Bullarum Pontificiarum receptionem, primæ, ſecundæ, ſeù cuiuſque alterius editionis.
Ius Iuſtinianæum. *vide, Cunradi Rittershuſij.*
Ius Regis. *vide, Gulielmi Baret.*
Iuſta Damnatio quinque propoſitionum Ianſenij ſtudium Marci Ferri.
De Iuſta, vel iniuſta librorum confixione. *vide, Theophili Rainaudi.*
Iuſta, & vera defenſio Damiani Caccini. *vide, Folia quadam.*

Iu-

Iuſtellus. *vide, Chriſtophori Iuſtelli.*
Iuſti Euardi Arsfeld liber de Regia lege.
Iuſti Iaccbus. ſeu Iacobus Iuſti.
Ad Iuſti Lipſij Epiſtolas Notæ. *Vide, Notæ Anonymi cuiuſdam.*
Iuſtificationes motiuorum tàm iuris, quàm facti quibus Regia Audientia moueri debet, &c. contra Epiſcopum Alguarenſem D. Antonium Nuſeo pro defenſione Regiæ Iuriſdictionis, &c. Ioannis Lopez de Baylo.
Iuſtinus Pertuchius. *vide, Chronicon Portenſe,*
De Iuſtitia, & iure. *Vide, curſus Theologici.*
Iuſtitia Brittanica.
De Iuſtitia in forum deducenda, *Vide, Bartholomæi Agricolæ.*
Iuſto Lipſio falsò adſcriptæ orationes octo Ienæ potiſſimum habitæ, & in gratiam ſtudioſæ iuuentutis foras productæ, Darmbſtaldij excudebat Balthaſſar Hofman ære Ioannis Iacobi Vorſij.
Iuſtus Heurnius, *vide, de Legatione Euangelica.*
Iuſtus Ionas, ſeu Iodocus Coch, vel Cocus.
Iuſtus Lanſpergius. *Vide, Enchiridion militiæ Chriſtianæ.*
Iuſtus Mecerus. *Vide, Iuris publici quæſtio,*
Iuſtus Menius Iſenaten.
Iuſtus Ruperius.
Iuſtus Velſius Hagenſis.
De Iuuentute erudienda. *Vide, Iacobi Bopharti.*
Iuuentutis Cræpundia. *uide, Chriſtianæ Iuuentutis.*
Iuuentutis Vita. *vide, Vita Iuuentutis.*

K

KAlendaria omnia ab Hæreticis confecta, in quibus nomina Hæreticorum ponuntur.
Kalendarium Gregorianum perpetuum, Francofurti impreſſum.

Kalen-

Kalendarium, & paſſionale. *Vide, Enchiridion piarum precationum.*
Kalzij Liber de Sanitate tuenda.
Karſtans, & Regellians. *vide, Dialogus.*
Kautius, *vide. Iacobus.*
Kauſcher. *vide, Hieronymus.*
Kaurius.
Kednadod. *vide, Palatinus.*
Keinerius. *vide, Paulus.*
Keiſer. *vide, Philippus.*
Kemnicius, *vide, Martinus.*
Kenerus. *vide, Ioannes.*
Keningius. *vipe, Nicolaus Hemmingius.*
Kepplerus. *vide, Ioannis Keppleri.*
Kerkermanus. *vide, Bartholomai.*
Khielman. *vide Leonardus Culman.*
Kimendocius. *vide, Iacobus.*
Kirchnerus. *vide, Timotheus.*
Kirchouius. *vide, Laurentij Kirchouij.*
Kiſſuuick. *vide, Hermannus.*
Klammer. *vide, Promptuarium tàm iuris, &c.*
Kleinauus. *vide, Ioannes*
Klingius. *vide, Melchior,*
Klup, *vide, Ioſephus.*
Kneuſtobtus. *vide, Ioannes.*
Kniperdolilngus,. *vide, Bernardus.*
KnipſtroPomeranus.
Knoblouchus. *vide, Ioannes.*
Knopen, *vide, Andreas.*
Knopper Dellingius.
Knoxus Scocus. *vide, Ioannes.*
Kò. *vide. Martinus.*
Kolbeius.
Kolbius. *vide, Franciſcus.*
Kolch. *vide, Iacobus*
Kortholtus. *vipe, Chriſtiani Kortholti.*
Krantius. *vide, Alberti Krantij.*
Krentzheim. *vide, Leonardus.*
Kreuch, *vide, Andreas.*
Krompach. *vide, Nicolaus.*

Kroſchuuiz.
Kungius. *vide, Iacobus.*
Kupelich, *Vide, Georgius.*

L

De Labadie, *vide Lettre de Iean, & le Bon Vſagè.*
Lachkern, *vide, Iacobus.*
Lactantius Rangonus.
Ladolif, *Vide, Rodulphus.*
Lætum Regni nuncium. *vide, Euangelium.*
Lagus. *vide, Conradus Ioſua.*
Lalamantius, *vide, Ioannis Lalamantij.*
Lambert, *vide, Ioannes.*
Lambertus. *vide, Franciſcus.*
Lambertus Danæus. *vide etiam Aphoriſmi Politici.*
Lambertus de Nigromonte.
Lamentatio, & quærimonia Miſſæ.
Lamentationes Germanicæ Nationis.
Lamentationes Petri, auctore Eſdra.
De Lamijs. *vide, Ioannis Georgij Godelmani.*
De Laminis plumbeis, *vide, Libri omnes, tractatus, reſponſa*
Lampadius. *vide, Epitomæ iuris prudentiæ.*
Lamperti. *Vide, Franciſcus,*
Lansdbergius, *vide, Petrus.*
Landus, ſeu Hieremias, *vide, Hortenſius Tranquillus.*
Lang. *vide, Andreas.*
Langius. *vide, Nouiſsima Polianteæ.*
Langus. *Vide, Diſputationes Herffordianæ & Ioannes Langus.*
Lanſpergius. *vide, Enchiridion Militiæ Chriſtianæ.*
Lao. *vide, De Pontifice Romano.*
Laonicus. *Vide, Ludouici, ſeu Laonici.*
Laonicus Antiſturmius à Sturmenech'.
Lapæus. *vide, Ioannes.*
A Lapide. *vide, Cornelij Ianſenij Laudatio Funeralis, homo Politicus.*
Lapidis Magni opus per lucidarium.

La-

Laquei Pontificij contriti, &c. Iacobi Rehing. Patritij Auguſtani.
Larrea. *vide*, *Allegationum Fiſcalium*.
Laſdemius, *vide*. *Baptiſta*.
Laſius. *Vide*, *Chriſtophorus*.
A Laſko. *Vide*, *Ioannes*.
Lateranenſium Canonicorum propugnaculum, *vide*. *Propugnaculum*.
Latherus. *vide*, *Hermanni Latheri*.
Lathman. *Vide*, *Ioannes*.
Latij Origo, *vide*, *Iacobi Hugonis*.
Latimerus, *vide*, *Hugo*.
Latina Miſſa. *vide*, *Miſſa Latina*.
Latino Volgari. *vide*, *Familiare Caſtigo*.
Laudatio Funeralis Ianſenij. *vide*, *Cornelij Ianſenij*.
Laudes Deiparæ. *Vide*, *Sanctiſsimæ Deiparæ*.
De Laude, vel de Lauro. *vide*, *Mirabilium*.
De Laudibus Iulij Tertij Himnus, & ſequentia miſſæ, quæ dicitur in die Corporis Chriſti,
Launoius. *vide*, *Ioannis Launoi*,
Laurentij Abſtemij Fabulæ. *vide*, *Fabulæ*.
Laurentij Bank Norcopen Pompa Triumphalis, ſiuè ſolemnis inauguratio, & Coronatio Innocentij Papæ Decimi.
Laurentij Bocchelli decreta Eccleſiæ Gallicanæ *Alia multa eiuſdem additamanta continens*, donec corrigantur.
Laurentij Kirchouij Conſiliorum Matrimonialiũ. tomi duo, Aucto ribus, Ioanne Baptiſta Ziletto, & Nicolao Ruchero, non permittuntur, niſi expuncto conſilio, quod eſt in ſecundo volumine pag. 144. impreſſionis Francfurti 1580.
Laurentij Riſebergij de rebus gallicis præcipuis, Epitome ab anno reparatæ ſalutis 1555, vſque ad 1594,
Laurenrij Scaderi Monumenta Italiæ, donec corriga ntur.
Laurentij Valle Opera ſequentia. Annotationes in nouum Teſtamentum.
Liber de perſona contra Boetium, niſi corrigatur.

De falſa Donatione Conſtantini,
De libero arbitrio.
De voluptate,
Laurentius Czoch,
Laurentius Godmann.
Laurentius Humphedrus.
Laurentius Iacobus. *vide, Reuerentia Eccleſiæ Romanæ.*
Laurentius Ludouicus Leoburgenſis.
Laurentius Matthæſius,
Laurentius Rhodomanus.
Laurentius Ritter.
Laurentius Streicherus.
Laurentius Tubius Pomeranus.
Laurentius verbi Dei adminiſter, *vide, Conſcientia Ieſuitica. Vulpina Ieſuitica.*
Lauro Romano, *vide, Hiſtoria, e pianta della Città di Terni,*
Laus Matrimonij, & congeſtio bonarum mulierum ex diuerſis hiſtorijs M. Petri Leſuandert.
Lautembach.
Lectiones pareneticæ ad regulam Seraphici Patris Sancti Franciſci, Auctore F. Cypriano Crouſers Antuerpienſi, donec corrigantur.
Lectius. *Vide, Iacobi Lectij,*
Legal, y politico Diſcurſo. *vide, Diſcurſo Theologico.*
Legalis Dialectica, *Vide, Dialectica legalis.*
Legalium diſceptationum partus. *vide, Valentini Aritmhei,*
Legatio Oratoris Pontificij. *vide, Pontificij Oratoris,*
De Legatione Euangelica ad Indos capeſſenda, Admonitio Iuſti Heurnij.
In Legem Regiam Germanorum. *Vide, Benedicti Carpzouij,*
De Lege politica, eiuſque naturali exequutione, & obligatione, tàm inter Laicos, quàm Eccleſiaſticos ratione boni communis, Petri Gonzalez de Salzedo.
Leges diſtinguendi, ſeù de virtute, & vitio diſtinctionis.
De Lege Regia. *Vide, Iuſti Euardi.*

De

De Legibus Conſtantini Imperatoris. *Vide, Franciſci Baldouini.*

De Legibus, & Sacrificijs Papæ. *Vide, De Sacerdotio.*

De Legis, & Euangelij differentia, *vide, Confutatio vnius, & viginti propoſitionum.*

Legum Sicularum libri quatuor. *Vide, Codicis.*

De Leidenſi Vrbe, & Academia, *Vide, Athenæ Batauæ.*

Lelij Capilupi cento ex Virgilio, niſi corrigatur. Eiuſdem verò Auctoris centones ex Virgilio Romæ anno Domini 1590. impreſſi permittuntur.

Lelius Sozzinus.

Lemannus. *Vide, Rodulphus.*

Lemburgius. *Vide, Ioannes Franciſcus.*

Lemnius. *Vide, Leuini Lemnij.*

Lenis Theriaca. *Vide, Vincentij Lenis.*

Leo Allatius nimiæ temeritatis conuictus: ſiuè diſputatio Apologetica de euidenti Eccleſiæ Orientalis, & Occidentalis diſſenſu, quam præſide Ioh: Henrico Hottingero publicæ Cenſuræ Academicæ ſubijcit Otto Cornelius Bremenſis.

Leo Achrydanus.

Leo Iudas.

Leoburgenſis. *Vide, Laurentius Ludouicus.*

Leodegarius à Quercu, *Vide. Farrago Poematum.*

Leodegarius Quintinus. *vide, Theologia antiqua.*

Leonardi Fuchſij nouiſſima impreſſio Francfurdienſis cum Auctor aliàs ſit damnatus, & eius opera nouis ſemper hæreſibus conſperſa prodeant.

Leonardi Leſſij Vita, *vide, de Vita, & moribus.*

Leonardus Coxus.

Leonardus Culman, vel Khielman.

Leonardus Fuchſius.

Leonardus Iacobus Northuſianus.

Leonardus Krentzheim,

Leonardus Moſætraiectinus. *Vide, Angelici Doctoris.*

Leonardus Pellicanus Rubeaquenſis.

Leonardus Sartorius.

Leonardus Schueiglinus.

Leonardus Scoots. *Vide, De Vita, & moribus.*

Leonardus Stockelius.

Leonardus Strubin.
Leonardus Vuarmundus.
Leonardus Vuerner.
Leonis Nardi. *vide, Ioannes*.
Leopoldus Dickius.
Leorinus. *vide, Heliæ Reuſneri*.
Leouitius. *Vide, Cyprianus*.
Lepuſculus. *vide, Sebaſtianus*.
Lequile. *vide, Nouo Quareſimale*.
Lesberus. *vide, Ioachimus*.
Leſſerus. *vide Nicolaus*.
Leſuandert. *vide, Laus Matrimonij*.
Lettera d'Antonio Poſſeuino, (*non quidem illius, qui ſcripſit apparatum, nec Antonij Iunioris, ſed alterius ignoti*) nella quale ſi sforza di prouare che i libri che ſi leggono ſotto il nome di Dionigi Areopagita ſijno di quello, che fù diſcepolo di S. Paolo &c.
Lettera di Gio: Auentroot al Potentiſſimo Rè di Spagna, nella quale ſi dichiara il miſtero della guerra delle 17. Prouincie del Paeſe baſſo, *quæ etiam ſub idiomate hiſpano circumfertur*.
Lettera del R.P.M. Paolo Antonio Foſcarino ſopra l'opinione de'Pittagorici, e del Copernico della mobilità della terra e ſtabilità del Sole, & il nuouo Pittagorico Siſtema del mondo.
Lettera di N. ad vn' Ambaſciatore di Papa Giulio Terzo.
Lettera ſcritta alli 4. Gennaro 1550. *vide, Copia d'vna Lettera*.
Lettera ſcritta da vn Padre Chierico Regolare. *Vide, Copia d'vna lettera*.
Lettere Amoroſe. *vide, Ferrantis Pallauicini*,
Lettere di S. Antonio di Padoua, Padrone, e Prottettore della Città. e Regno di Napoli, raccolte da ſuoi deuoti Sermoni dal P. F. Nicandro Graſſico Toſcano.
Lettere del Glorioſo S. Franceſco di Paola. *Vide, Centuria di Lettere*.
Lettre d'vn Aduocat au Parlament a vn de ſes amis

touchant la S. Inquiſition qu'on veu reſtabilir on France a l'occaſion de la nouelle Bulle du Pape Aleſſandre VII. à Paris le 1. Iuin 1657, *incipit* Monſieur. Vous croyez, que toutes vos affaires, &c.

Lettre de l'Auteur des regles tres importantes à Monſigneur de Marca,

Lettre compoſee per M. L, Eueſque de Vabres. *Vide, Conſiderations.*

Lettre de Iean de Labadie à les Amis, &c.

Lettre Paſtorale de Monſieur l'Archeueſque de Sens prour la publication de la Conſtitution de noſtre Saint Pere le Pape. donnee à Rome le trenteunieſme Maij.

Lettres des fidelles du Marquiſat de Saluces, &c. contenantes l'Hiſtoire de leur perſecution, & de la Foy, e coſtance de deux Martirs mis à mort le 21. d'Ottobre 1619. par ſentence de l'Inquiſitions, &c.

Lettres de Monſieur Arnauld. *Vide, Antonij Arnaldi.*

Lettres. *vide, Epiſtolæ.*

Leuatherus. *Vide, Ludouicus.*

Leuerus. *vide, Thomas.*

Leuiathan, *Vide, Dialogus Murnarus.*

Leuini Lemnij Medici Zirizei occulta naturæ miracula. donec expurgentur.

Leunclarius. *vide, Ioannes.*

Lexicon Buxtorfij eiuſdemque liber *cui titulus*, Ioannis Buxtorfij theſaurus grammaticus linguæ Sanctæ Hebrææ duobus libris methodicè propoſitus. *Expunctis autem literis dedicatorijs permittitur.*

Lexicon Græco-latinum. *Vide. Ioannis Scapulæ.*

Lexicon Græcum nouum Geneuæ impreſſum.

Lexicon Iuridicum Iuris Cæſarei ſimul, & Canonici feudalis. Item Ciuilis criminalis theorici. ac practici, &c. Studio, & opera Ioannis Caluini, aliàs Caahal Veterani Iuris Doctoris.

Lexicon Philologicum præcipuè Ethymologicum Auctore Matthia Martino in Schola Bremenſi.

Le-

Lexicon Philoſophicum informatum, opera, & ſtudio Rodulphi Goclenij ſenioris.

Lexicon Simonis Schardij, donec expurgetur.

A Leydis. *vide, Ioannes.*

De las Leyes, y Pragmaticas Reales del Reyno de Sardegna compueſtas, gloſadas, y comentadas por D. Franciſco de Vico, libro primiero. y ſecundo.

Libauius. *Vide, Appendix neceſſaria.*

Libelli famoſi duo, quorum primus inſcribitur, Supplica alla Santità di N. S. Papa Paolo V. per varij Cittadini Bologneſi. *Et alter ſcribitur*, Replica d'vna ſupplica diretta à N. S. Papa Paolo V. da Creditori in difeſa della verità di eſſa. &c.

Libelli quidam continentes particularem cultum B. Annæ, & ſunt.

Orazioni quotidiane da recitarſi in Honore delle noue grandezze di S. Anna.

Prattico Riſtretto delle deuozioni da farſi alla gloriosa S. Anna,

Roſario della glorioſa S. Anna,

Libelli quidam continentes Indulgentias, gratias, priuilegia &c, Confraternitatis Sanctiſſimæ Trinitatis de Redemptione Captiuorum, & Beatæ Mariæ de Remedio, & ſunt.

Breuiſſimo Compendio dell'Indulgenzie, e Grazie, e priuilegij, & eſſenzioni conceſſe da' Sommi Pontefici all'Ordine della Santiſſima Trinità della Redenzione de' Schiaui.

Breuiſſimo Sommario dell'Indulgenzie, e Grazie, e priuilegij conceſſi da' Sommi Ponteſici all'Ordine della Santiſſima Trinità del Riſcatto.

La Celeſte Inſtitutione del Sagro Ordine della Santiſſima Trinità della Redentione delli Schiaui con li priuilegij &c.

Compendio della Vita miracoloſa de' Santi Gio: de Mata, e Felice Valeſio &c. con vna breuiſſima dichiarazione delle ſagre Indulgenzie.

Compendio delli Priuilegij, Grazie. & Indulgenzie da' Sommi Pontefici conceſſi all'Ordine, &

Archiconfraternità della Santiſſima Trinità del Riſcatto, alla quale è vnita la Confraternità della Madonna del Rimedio.

Compendio memorabile dell'Inſtitutione, approbatione, e progreſſo dell'Ordine della Santiſſima Trinità del Riſcatto, e di due delle più Sante Confraternità &c.

Compendio de gl'obblighi, Indulgenzie, Grazie, e Priuilegij, che godono li fratelli, e ſorelle della Compagnia della Santiſſima Trinità del Riſcatto.

La Saincte Confrerie du Redempteur, ou le grand Treſor des Indulgences concedèes par pluſieurs Papes à la Confrerie de la Saincte Trinitè ou Redemption de Captifs &c.

Vera Confraternitatis Sanctiſſimæ Trinitatis de Redemptione Captiuorum. & B. Mariæ de Remedio, nec non vitæ SS. Patriarcharum Ioannis, & Felicis Idea &c.

Libellus Apoſtolorum Nationis Gallicanæ cum Conſtitutione Sacri Concilij Baſileenſis,

Libellus Aureus, quod idola, &c.

Libellus de non timenda morte, *ſine nomine Auctoris. aut Impraſſoris, aut loci, aut temporis impreſſionis.*

Liber continens articulos reprobatos à Facultate Pariſienſi contra Doctrinam S. Thomæ,

Liber continens Doctrinam, adminiſtrationem Sacramentorum, Ritus Eccleſiaſticos, formam Ordinationis, Conſiſtorij. Viſitationis, Scholarum in ditione Principum, & Dominorum D. Ioannis Alberti, & D. Hulderici Fratrum Ducum, &c,

Liber diuinæ lucis. *Vide, Ferdinandi de las Infantas.*

Liber indulgentiarum Fratrum Ordinis Carmelitarum.

Liber indulgentiarum Fratrum Ordinis Seruorum.

Liber contra Regimen fœminarum.

Liber reſponſionum ad decem rationes.

Liber, *qui dicitur*. Salomonis magicis ſuperſtitionibus refertus.

Li-

Liber ſimilitudinum, & diſſimilitudinum.

Liberalium Artium Syntagma. *vide, Syntagma Philippo Rameo.*

De Liberi arbitrij, & auxilijs dirimenda queſtione. *vide, Pauli Benij,*

De Libero arbitrio. *Vide, Criſippus. Caſsiani Conſtantinopolitani, Laurentij Valla.*

Liberi Vincentij Hollandi. *vide, Neſcimus quid veſper.*

Liberinus. *vide, Abdias.*

De Libertate Eccleſiæ Gallicanæ, *vide, Opuſcula duo. de Concordia, Duareni.*

De Libertate Eccleſiaſticorum, *vide, De Priſca, & recenti.*

Libertez dell'Egliſe Gallicane. *vide Preuues. Traictez.*

Liberti Fromundi S. Theol. Doctoris breuis Anatomia hominis. *vide etiam Epiſtola Liberti Fromundi.*

Libonius, *Vide, Defenſio, & Declaratio.*

Libri decem anulorum, quatuor ſpeculorum, imaginum Tobiæ, imaginum Ptolomei, Virginalis Clauicula Salomonis.

Libri duo de falſa, & vera vnius Dei Patris, & Filij, & Spiritus Sancti cognitione, Auctoribus Miniſtris Eccleſiarum conſentientium in Sarmatia, & Tranſyluania.

Libri Hermetis Magi ad Ariſtotelem.

Libri *idiomate vulgari* de Controuerſijs inter Catholicos, & hæreticos. noſtri temporis differentes *non paſsim permittantur.*

Libri omnes de quacumque materia tractantes, ſine debitis, & requiſitis licentijs impreſſi.

Libri omnes. & quicumque Libelli, Commentarij, Compoſitiones. Conſulta, Epiſtolæ, Gloſſæ, Opuſcula, Orationes, reſponſa, Tractatus, tàm typis editi, quàm manuſcripti continentes. & tractantes infraſcriptas materias. ſeù de infraſcriptis materijs.

De Aſtrologia iudiciaria, Geomantia, Hydromantia, Chiromantia. Pyromantia. Onomantia

tia, Necromantia, Arte Magica, vel de Sortilegijs, Veneficijs, Augurijs, ac ſuperſtitionibus omnibus.
De Cenſura, & interdicto Pauli V. in Rempublicam Venetam.
De Laminis Plumbeis arabico ſermone, & antiquis caracteribus conſcriptis, ac in Cauernis Montis Illipulitani dicti Sacri propè Granatam repertis, & de Scripturis in Turri Torpiana, eiuſdem Ciuitatis inuentis. Libri autem, ſeù tractatus, &c. qui de alijs Materijs tractant, incidentèr verò, aut obiter de dictis Laminis, vel de eorum doctrina mentionem faciunt permittuntur, expunctis locis, quæ de dictis laminis tractant.
De Mobilitate terræ, & immobilitate Solis.
Quod S.Petrus, & S.Paulus ſunt duo Eccleſiæ Principes, qui vnicum efficiunt, vel ſunt duo Eccleſiæ Catholicæ Coriphæi, ac Supremi Duces ſumma inter ſe vnitate coniuncti; vel ſunt geminus vniuerſalis Eccleſiæ vertex, qui in vnum diuiniſſimè cohaluerunt, vel ſunt duo Eccleſiæ Summi Paſtores, ac Præſides, qui vnicum Caput conſtituunt.
Libri continenres, & tractantes ex profeſſo, vel incidenter, aut prætextu commentandi D. Thomam, vel quenlibet alium Doctorem. aut alia quauis occaſione de materia Diuinorum auxiliorum nulla obtenta licentia à Sacra Congregatione contra formam decretorum Pauli V. & Vrbani Octaui.
Libri omnes, & quicumque libelli. Epiſtolæ, &c. tàm manuſcripti, quàm typis editæ quocumque idiomate, in quibus Cornelij Ianſenij doctrina eo modo damnata, quo eam damnat Sanctiſſimus Dominus Noſter Alex. Papa VII. vel vt eſt in quinque propoſitionibus damnata aſſerirur, aſtruitur, vel defenditur. *Inſuper*.
Libri omnes opuſcula Theſes, aliaque omnia, tum edita hucuſque, quàm imprimenda, tàm con-

tra, quàm pro Cornelio Ianſenio , & Patribus Ieſuitis .

Libri omnes, & ſinguli tractatus quouis idiomate, & vbicumque impreſſi. ſiuè manuſcripti, & omnia alia, quæ ſpectant directè , vel indirectè ad cõtrouerſiã exortam inter Calcedonenſem Epiſcopum, & Regulares Angliæ . Per hoc autem decretum nil intendit Sac. Congreg. ſtatuere de meritis cauſæ, vel vlli, auctori, aut operi ignominiam aliquam, vel notam malæ doctrinæ inferre,

Libri omnes impreſſi. & qui inconſulta Sacra Congregatione imprimentur, tractantes Controuerſiam de vera, & non iriterrupra Succeſſione filiorum Sancti Franciſci, & de vera forma Caputij eiuſdem .

Libri omnes . Conciones, Diſputationes . Tractatus impreſſi Poſt annum 1617. in quibus aſſeritur Beatam Virginem Mariam in originali peccato conceptam, vel in quibus aſſeritur opinantes Beatam Virginem fuiſſe in originali peccato conceptam eſſe hæreticos, vel impios vel peccare mortaliter, &c.

Libri Poetici . *Vide, Speculum Vitæ Aulicæ.*

Libri delle Venture, e delle Sorti .

De Libris Sacris conuertendis . *vide, Bononiæ.*

Librorum omnium in Sac, Indicis Congregationis Decretis prohibitorum ab anno 1636. ad annum 1665. Elenchus ordine vno Alphabetico per Fratrem Thomam de Auguſtinis digeſtus *cum deficiens ſit nec omnia decreta contineat, quæ à Sacra Congregatione dimanarunt.*

Licaula . *Vide, Ioannes .*

De Licita æquiuocatione terminorum . *Vide, Diſputatio æquiuocatoria .*

Licoſtenes . *Vide, Theatrum vitæ humanæ .*

Lignæus . *vide, Petri Lignæi .*

Linck . *vide, VuentZelaus .*

Linctor . *vide, Iacobus .*

Lindius, *vide, Stephani Lindij .*

Lindouerus. *vide, Fridolinus.*
Lingua, *vide, Deſiderij Eraſmi.*
Lipſenſe Colloquium.
Lipſienſis, *Vide, Alexius Alexander.*
Lipſienſis, & Vuitembergenſis Academiarum repetitio. *vide, Academiarum Lipſienſis,*
Lipſica Diſputatio. *vide, Diſputatio Lipſica.*
Lipſtorpius. *vide, Formatio.*
Liſmaninus. *Vide, Franciſcus.*
Liſtrius. *vide, Gerardus.*
Litaniæ Germanorum.
Litaniæ omnes præter antiquiſſimas, & communes in Breuiarijs. Miſſalibus, & Ritualibus contentas, & illas de Beata Virglne, quæ in Sacra Æde Lauretana decantari ſolent.
Litaniæ variæ. *Vide, Theſaurus Sacrarum pracum.*
Litaniarum Theſaurus. *Vide, Thome Sailli.*
Literæ ad Anglos datæ. *vide, Romæ Ruina finalis.*
Literæ Condei Principis. *vide, Ludouici Borbonij.*
Literæ Doni. *Vide, Antonij Franciſci.*
Literarum publicatio. *vide, Ciuitatis Magdeburgenſis.*
De Literarum Studio. *vide. Iacobi Bophart,*
A Literis, & Bullis Apoſtolicis nequam, &c, *vide, Tractatus de Supplicatione.*
De Litibus fidei terminandis. *Vide, Thomæ Angli.*
Litigioſus Parthenius. *vide, Venturæ de Valentijs.*
Liuiana Politica. *vide, Gaſparis Faccij.*
Lobartus. *Vide. Ioannes.*
Lobuuaſſer. *Vide, Ambroſius.*
Loca inſignia.
Locandrus. *vide, Martinus.*
Loci Communes de Bonis operibus, & poteſtate Eccleſiaſtica,
Loci communes hoſtirici. *vide. Ricardi Dinothi.*
Loci inſignores.
Loci omnium ferè capitum Euangeliorum.
Loci Sacræ Doctrinæ ex Hebræa lingua in Germanum ſermonem translati. *Vide, Multi, & integr loci.*
Loci vtriuſque teſtamenti,

De Loco Tractatus Philoſophico-theologicus, Auctore Franciſco Mangreto S. Euangelij D.N.I.C Miniſtro.
Locorum Communium Dragalè.
Locorum Communium Epitome. *vide, Epitome Hiſtoriarum Sacrarum.*
Locorum Communium Tabulæ. *vide. Ioannes Rutheni.*
La lode della guerra, & il biſogno della pace.
Lodouico Dolce della natura delle Gemme.
Logica Praxis. *vide, Ioannis Scholij.*
Logicæ Controuerſiarum liber. *vide. Rodulphi Gocleny.*
Logicum Gymnaſium. *Vide, Bartholomæi Kerkermani.*
Lohetus. *Vide, Sorex primus.*
Lollardus.
Loner. *Vide. Ioſias.*
Lonicerus. *vide, Chronica Turcica, Ioannes. Philippus.*
Lonigus. *vidè, Conſilium Gregorio XV. exhibitum.*
Lopes de Baylo. *vide, Iuſtificationes motinorum.*
Loqueus. *Vide, Bertrandus.*
De Loquendi. & ſentiendi modis. *vide, Miſcella Theologica.*
Lorichius. *Vide Berhardi Lotij, Gerardus, Reinhardus Ioannes,*
Loſſius. *vide, Lucas.*
Lorichius. *uide, Chriſtianus.*
Lorius. *Vide, Berhardi Lotij.*
De Louanienſibus Magiſtris. *vide, Epiſtolæ.*
Loyſelerius. *vide, Ioannes.*
Lubiceuſis, *Vide, Ioannis Lubicenſis.*
Luca Belli Commento ſopra il conuito di Platone, donec corrigatur.
Lucæ Bettini, *liber inſcriptus*, Oracolo della renouatione della Chieſa,
In Lucæ Euangelium Commentaria. *vide, Didaci Stellæ*
Lucas Bachkmeiſterus Luneburgenſis.
Lucas Loſſius.
Lucas Mainus.

F. Lucas à Monteforti. *Vide, Domus Sapientiæ.*
Lucas Oſiander,
Lucas Schrotek, ſeù Schroteyſen Rubeaquenſis.
Lucas Stemberger Moranus.
Lucerna Auguſtiniana, qua breuiter, & dilucidè declaratur concordia, & diſcordia, qua duo nuper ex DD. Doctores S. Theol. Duaren conueniunt, aut recedunt à cæteris hodie Sancti Auguſtini diſcipulis.
La Lucerna d'Eureta Miſoſcolo Academico Filarmonico.
Lucerna Parochorum. *vide, Antonij Raguſij.*
Lucerna inextinguibilis, ignorantiæ tenebras ab anima fideli indocta procul pellens breuitate, & facilitate inter omnes caſuum conſcientiæ ſummales, eminus eminens R.D.Pellegrini Pollettæ de Ciſono Vallis Mareni.
Lucernæ Auguſtinianæ emunctorium. *vide, Emunctorium.*
Lucernenſis. *vide, Ioſephina.*
Luciani Mantuani Annotationes in Commentum D.Io:Chryſoſtomi in Epiſt. ad Romanos.
Luciani Samoſatenſis Dialogi videlicet mors Pellegrini, & Philopatris.
Lucidiarum. *vide, Ioannis Baptiſtæ Poza. Opus Magni lapidis, Antonij Poli.*
Lucideno. *vide. Manuelis Calado.*
Luciferi Epiſtola ad malos Principes Chriſtianos.
Lucij Pauli Rhoſeli Patauini index quidam Commentariorum D.Franciſci Aretini de Accoltis.
Lucis Diuinæ Liber. *vide, Ferdinandi de las Infantas*
Lucius. *vide, Declarationes Cardinalium. Hiſtoria Ieſuitica.*
Lucius Hacteræus, vel Hecterus.
Lucius Piſæus.
Lucta Chriſtiana.
Luctificæ Mortis plauſus. *vide, Euſebij Candidi.*
Luderus. *Vide, Matthias.*
De Ludibrijs, & impoſturis malorum Dæmonum. *vide, Magica, ſeu Mirabilium.*

Ludi Theutonici rhythmicè compoſiti, & Gandaui exhibiti ſuper hac Quæſtione, Quod ſit homini morienti maximum ſolatium.
Ludouici Borbonij Principis Condei Literæ.
Ludouici Caruaiali Dulcoratio amarulentiarum Eraſmicæ reſponſionis ad Apologiam eiuſdem Ludouici Caruaiali, niſi prius repurgetur.
Ludouici Caſteluetrij Opera omnia; niſi expurgentur,
Ludouici, ſeù Laonici Chalcondylæ Athenien. de origine, & rebus geſtis Turcarum libri decem, Conrado Clauſerio Interprete cum annotationibus,
Ludouici de Dieù Opera. *vide etiam Hiſtoria Chriſti*.
Ludouici Imperatoris nomine liber fictus contra Sacras Imagines.
Ludouici Pultij poemata, nempè Ode, Sonetti, e Canzoni.
Ludouici Seruini actiones forenſes gallico ſermone quatuor tomis comprahenſæ donec expurgentur.
Ludouici Viues Valentini Annotationes in S, Auguſtinum, niſi expurgentur.
Ludouicus Berquinus.
Ludouicus Cellottius. *vide, de Hierarchia*.
Ludouicus ab Eberſtain.
Ludouicus Euans.
Ludouicus Hemboldus,
Ludouicus Henricus. *Vide, Sententiæ, & Prouerbia Rabinorum*.
Ludouicus Heſtzer, vel Hetzer.
Ludouicus Leuburgenſis.
Ludouicus Leuatherus, vel Leuaterius.
Ludouicus Lucius. *Vide, Hiſtoria Ieſuitica*.
Ludouicus de Monte Sperato. *vide, In Nomine Ieſu*.
Ludouicus Parſon. *Vide, Petri Eigij*.
Ludouicus Rabus.
Ludouicus Rauzeus, *Vide, Problematum Miſcellaneorum*,
Ludouicus Villebois.

Eu-

Ludtke. *vide, Matthaus.*
Ludus Pyramidum.
Luigi Nouarini. *vide, Vita di Maria.*
Luigi Sidereo. *Vide, Camino del Cielo,*
Luitholdus. *vide, Varemundus.*
Lukauek. *vide, Ioannes.*
Luminoſo Sole. *vide, Expoſitio noua.*
Lunaris horologij circulus. *vide, Vuenceslaé Budiuex.*
Lundorpius. *vide, Bellum Sexennale.*
Lupacius. *vide, Procopius.*
Lupulus. *vide. Henricus. Sebaſtianus.*
Luſcus. *vide, Hermannus.*
Luſinini Satiricon. *vide, Euphormionis,*
Luſitani Centuriæ. *Vide, Amati Luſitani.*
Lutembac. *Vide, Conradus.*
De Lutherano Iubileo. *Vide, Theologorum quorumdam.*
Lutherus. *vide, etiam Martinus. Colloquium. Paſſio Martini. Mahometis. Pſalterium translationis veteris. Vita Patrum.*
Luydus. *vide. Barlaami Monachi*
Lycoſtenes. *Vide, Theatrum Vitæ humanæ.*
Lyſtenius. *Vide, Georgius.*
Lyſmaninus.
Lyttichius. *Vide, Albertus.*

M

MAccaronicum Opus Merlini Coccai Poetæ. Mantuani, niſi repurgatum fuerit.
Macchiauellizatio, qua vnitorum animos diſſociare nitentibus reſpondetur.
Macchiauellus. *vide, Nicolaus.*
Macer. vel Macrus. *vide, Gaſpar.*
Mackbray. *vide, Ioannes.*
Magazor Hebræorum non permittitur in alio idiomate, quàm Hebraico.
Magdalena Aymarius.
De Magdalenis tribus. *Vide, Iacobi Fabri.*

Ma-

Magdeburgenſis. *Vide, Ioannes.*

Magdeburgicæ Hiſtoriæ. *vide, Hiſtoria.*

Magerus. *vide, Ioannes.*

Maghen Dauid. *vide, Medaglia,*

De Magia. *vide, Io. Petri Stupani.*

Magica Elementa, *vide, Elementa Magica.*

Magica, ſeù Mirabilium Hiſtoriarum de Spectris, & apparitionibus Spirituum. Item de Magicis, & Diabolicis Incantationibus, de Miraculis, Oraculis, Vaticinijs, Diuinationibus, Prædictionibus, Viſionibus, Reuelationibus, alijs huiuſmodi multis, ac varijs Præſtigijs, Ludibrijs, & impoſturis malorum Dæmonum. libri duo ex probatis, & fide dignis Scriptoribus diligenter collecti.

Magicæ Artis Libri. & Scripta omnia. *vide, etiam Ioannes de Barro.*

De Magis Veneficis, & Lamijs. *Vide, Io:Georgij.*

Magiſter à Diſcipulo edoctus. *vide, Hyppoliti Marracij.*

De Magiſtratu. & Miſſa, *vide, Stephani Lindij.*

Magiſtratus Ciuilis poteſtas circa hæreſes. *vide, Trattato dell'Hereſie,*

De Magiſtratuum Iure. *vide, Tractatus de Iure Magiſtratuum.*

Magiſtratus. & Principis Enchiridion. *vide, Enchiridion Principis.*

De Magnetica vulnerum curatione, *vide, Rudulphi Goclenij.*

Magnum Bullarium Romanum. *vide, Bullarij Romani.*

Mahometis Saracenorum Principis. eiuſque Succeſſorum Vitæ.

Item Alchoran cum præfatione Martini Lutheri.

Mahumettanæ Sectæ Inſtructiones, & Ritus. *vide Libri Inſtructionum,*

Mahuſius. *vide, Ioannis Mahuſij.*

Maierus. *vido, Verum inuentum.*

De Maieſtate Corporis Chriſti. *Vide, Synodus Sanctorum Patrum.*

De

De Maieſtate Politica. *Vide, Iacobi Bornitij*.
De Maieſtatis Iure. *Vide, De Iure Maieſtatis. De Natura Iurium Maieſtatis*.
Mainardus. *Vide, Auguſtinus*.
Mainus. *vide, Lucas*.
Maiolus. *vide, Simoni Maiolo*.
Maiolino Biſaccioni. *Vide, Continuatione del Commentario*,
Maior. *vide, Georgius Ioannes*.
Maior, & Minor Catechiſmus. *vide, Catechiſmus Maior, & Minor*.
Maioris, & Minoris Coſmi Hiſtoria. *vide, Roberti Flud*.
Maldonati Summula caſuum conſcientiæ. *vide, Ioanni Maldonato*.
Maler. *vide, Vuolphangus*.
Maleſcot. *vide, Stephanus*.
Maleſpinæ Nouellæ. *vide. Calij Maleſpinæ*.
Malleolus. *vide, Fœlix*,
Malorum, & bonorum operum fundamentum.
Manchas del Prado. *vide, Exercito Limpio*.
De Mandatis, & Monitorijs. *vide. Petri Frideri*.
Mandement de Monſeigneur l'Eueſque & Comte d'Alet ſur la ſignature du formulaire.
Mandement de Monſeigneur l'Eueſque & Comte de Beauuais. Vidame de Gerborij pair de France ſur la Signature du formulaire,
Mandement de Monſeigneur l'Eueſque d'Angers ſur la Signature du formulaire.
Mandement de Monſeigneur l'Eueſque de Pamiers ſur la Signature du formulaire,
Manes Roberti Bellarmini, Auctore Ioanne Henrico Seipio Haſſo.
Manfredus. *Vide, Apologia contra Reformatos*.
Mangetus, *vide, De Loco Tractatus*.
Maniera, che ſi deue tenere per inſegnare a i figliuoli Chriſtiani.
Manifeſto di Monſig. Marc'Antonio de Dominis. *Vide, Marci Antonij de Dominis*.
Manlius. *vide, Ioannes*.

De Mannetis. *Vide. Iannoccius.*
Mansfelden, *Vide, Georgius Aemilius. Volradus Comes, Summa purioris Doctrinæ.*
Manſius. *Vide, Falix.*
Manſen Anglus.
Mantellius. *vide, Ioannes.*
Mantuanus. *Vide. Luciani Mantuani, Chyromantiæ libri omnes. Maccaronicum opus.*
De Manu Regia tractatus Gabrielis Pereira de Caſtro.
Manuale Catholicum, ſeù breue Compendium veræ antiquiſſimæ, & catholicæ doctrinæ, in quo præcipua Chriſtianæ Religionis Capita ex ſolo Dei Verbo perſpicuè explicantur.
Manuale Catholicorum hodiernis controuerſijs amicè componendis maximè neceſſarium. Auctore Alethophilo Charitopolitano.
Manuale Enchiridon. *vide. Enchiridion manuale.*
Manuale Regularium. *vide, Franciſci Pelizzarij.*
Manuale rerum admirabilium, & abſtruſarum continens Venerandæ Antiquitatis Aſſyriorum, Chaldæorum, Perſarum. Agyptiorum, Arabũ, & Græcorum, Philoſophorum, & Medicorum, Regum, & Principum. Gentilium, & Plebeiorum. Philoſophica, & Medica Principia edita per D. Godfrid Smoll'.
Manuale ſummæ totius Thæologiæ. *uide, Corolla.*
Manuelis Calado *liber inſcriptus* O Valeroſo lucideno è triumpho da libertade primiera parte, donec corrigatur.
Manuſcriptum quoddam, *quod incipit*, Por mano d'eſte Nuncio receuio sù excellentia vna carta, &c, *& finit*. lo que mas conuenga ad ſeruitio di Dios, bien de l'alma, y recta iuſtitia.
Marbachius, vel Marpachius. *vide, Ioannes Philippus.*
De Marca. *vide, de Concordia Sacerdotis, & Imperij.*
Marcant. *vide, Sanctificatio Sancti Ioſeph.*
Marc'Antonio Cappello. *Vide, Trattato dell' Interdetto.*
Marc'Antonio de Dominis. *Vide, Marci Antonij de Dominis.*

Marc'Antonio Nali. *uide, Auuiſi di Parnaſo.*
Marianus Vueſtphalus. *uide, Rehinoldus.*
Marcbergianus. *uide, Syntagma Philippo Rameo.*
Marcelli Viſcardi Neceſſitatis Magnalia.
Marcellus Palingenius Stellatus.
Marcellus Regiomontanus. *uide, Ioannes,*
Marchinus Nouarienſis. *uide Philiberti Marchini.*
Marci Antonij de Dominis olim Archiep. Spalatenſis opera omnia vbique, & quouis idiomate impreſſa, præcipuè ſequentia.
Conſilium ſuæ Profectionis, in quo plures propoſitiones hæreticæ, Erroneæ, ſchiſmaticæ, ſapientes hæreſim Blaſphemæ ſcandaloſæ, & contumelioſæ in Eccleſiam Catholicam Romanam reſpectiuè continentur.
Epiſtola ad Epiſcopos Eccleſiæ Chriſtianæ ſcripta, in qua cauſas diſceſſus à ſuo Epiſcopatu exponit.
Manifeſto per la ſua partenza d'Italia.
Predica della prima Domenica dell'Auuento, *quæ falsò aſſeritur impreſſa Romæ cum priuilegio.*
Præfatio, & Dedicatoria ad Hiſtoriam Concilij Tridentini Petri Suauis.
Opus de Republica Chriſtiana.
Item de Republica Chriſtiana.
Item de Republica Eccleſiaſtica. libri decem.
Marci Friderici Vuendelini inſtitutionum libri tres
Eiuſdem Chriſtianæ Theologiæ libri duo methodicè conſcripri.
Marci Henrici Gunthberletti Chronologia ante obitum Auctoris abſoluta.
Marci Pagani Carminum liber, *cui titulus eſt.* Triófo Angelico. *& alter, qui dicitur.* Sonetti diuerſi di Marco Pagano.
Marci Vidal Arca Vitalis. ſeù Inquiſitiones Theologicæ morales.
Eiuſdem Arca Salutaris, donec corrigatur.
Marcos de Guada Laxara. *Vide. La Hiſtoria Pontifical.*
Marcus Andreas Falkenbergerus.

Mar-

Marcus Antonius Allegrè. *uide, Paradiſus.*
Marcus Antonius Arnaldus. *uide, Oratio Marci Antonij Arnaldi.*
Marcus Antonius Caluinus.
Marcus Antonius Coruinus.
Marcus Bleumlerus Tigurinus.
Marcus Cordelius Torgenſis.
Marcus Epheſinus.
Marcus Ferrus. *uide. Iuſta damnatio.*
M. Marcus Menningus.
Marcus Tilemannus Heshuſius.
Mardeley. *uide, Ioannes.*
Mare liberum, ſiue de iure, quod competit Batauis ad indicana Commercia.
Margarinus de la Bigne. *uide, Bibliotheca SS. Patrū.*
Mareſius, *uide, Samuelis Mareſij, Synopſis uero, &c.*
Margarita Paſtorum.
Margarita Theologica.
Marginalis Annotatio ad Ildefonſum. *uide. Michaelis Caranza.*
Mariale, ſiuè Apophthegmata Sanctorum Patrum in omnibus feſtiuitatibus, & materijs Virginis Mariæ, Auctore Gregorio Gallicano donec corrigatur.
Maria concetta, Poema di Gio:Carlo Coppola.
Mariæ Deiparæ in Ordinem Prædicatorum Viſcera materna. Exhibet Hyacinthus Choquetius, donec corrigatur.
Mariæ Virginis Epiſtola ad Meſſanenſes. *uide, Epiſtola B. Virginis Mariæ.*
De Mariæ Virginis Perfectione. *uide de Perfectione Eminentiſsima.*
Mariales. *uide, Bibliotheca Interpretum.*
P. Mariana. *uide, Ioannis Mariana.*
Marianus à Conceptione. *uide, Vocabularium.*
Marini. *uide, Ioannis Baptiſta.*
Marius, *uide Hieronymus.*
Marius Cutellus. *uide, Codicis legum, De priſca, & recenti.*
Markieuicz. *uide Ioannis Markieuicz.*

Marloratus. *uide, Auguſtinus.*
Marnix. *uide. Philippus.*
Marolt. *uide, Ortholphus.*
Marot. *uide, Clemens.*
Marpachius. vel Marbachius. *uide, Ioannes.*
Marphorij, & Paſquini Hymnus in Paulum III.
Marpurgenſe colloquium.
Marpurgenſis Synodus.
Marquardus. *uide, Ioannis Marquardi.*
Marſilius de Padua.
Marſtaller. *uide, Chriſtophorus.*
Martha de Iuriſdictione.
Marti, y Villa d'Amor. *Vide, Diſcurſo Teologico.*
Martinez. *uide, Hypotypoſeon.*
P. Martinez Perez de Gueuara. *uide, Iuizio de Salomon.*
Martinez de Ripalda. *uide, Ioannis Martinez.*
De Martini Buceri Vita, obitu, & ſepultura. *uide, Hiſtoria de Vita.*
Martini Eiſengrenij tractatus Apologeticus, de certitudine gratiæ pro Can. 11. ſeſſ. 6. Concilij Tridentini.
Martini ab Holuberueſo Reſponſio Apologetica pro ſententia P. Hieronymi Florentini de Baptiſmo abortiuorum.
Martini Scooki tractatus de pace ſpeciatim de pace perpetua, quæ fœderatis Belgij contigit.
Martini Vuelnrichij de ortu monſtrorum Commẽtarius, donec corrigatur.
Martinus Agricola.
Martinus Borrhaus Stugardian.
Martinus Bucerus. *ude, etiam Arteius Felinus.*
Martinus Budiſſinoluſatius. *uide, Epiſtola Eucharij.*
Martinus Codognat.
Martinus Cruſius.
Martinus Faber.
Martinus Frecthus.
Martinus Guichardus. *uide, Noctes Granzoniana.*
Martinus Hellingus.
Martinus Hofman.
Martinus Kemnitius. vel Chemnitius.
Martinus Kò, vel Martinikò.

Martinus Lochandrus Gorlicenſis Sileſius.
Martinus Lutherus. *uide etiam. Colloquium; Paſsio Martini, Mahometis, Pſalterium traslationis ueteris, Vita Patrum.*
Martinus Martinez, *uide, Hypotypoſeon.*
Martinus Meglin.
Martinus Mollerus,
Martinus Morlin.
Martinus Oſterminchetus.
Martinus Perez, *uide, Iuizio de Salomon.*
Martinus Rumelinus. *uide, Diſſertationes ad aurgam Bullam.*
Martinus Salbach.
Martinus Scalingius Farcus.
Martinus Vuolphius.
De Martyribus, & Apoſtolis liber. *Vide, Exemplorum uariorum.*
De Martyrij adequatè ſumpti notione. *uide, Theologia antiqua.*
De Martyrio per peſtem. *uide, Theophili Raynaudi.*
De Martirio vero vnico, & proprio, *uide, Reſolutiones hortbodoxo-morales.*
Martyrum actiones, & monumenta. *uide, Actiones, & monumenta.*
Marzilla. *uide, Concilij Tridentini. Decreta Concilij Tridentini.*
Maſij Commentaria. *uide, Andreæ Maſij.*
Maſo degl'Albizi. *uide, Trattato dell. appellatione.*
Maſſacro de gl'Euangelici. *uide, Vera Narratione.*
Maſſarius, *uide, Hieronymus Marius.*
Maſſilienſium, & quorumdam Recentiorum parallellus. *uide, Cornelij Ianſenij.*
Maſſonius. *uide, Agobardi Epiſcopi, Papirij Maſſonij.*
Maſſuccij Salernitani Nouellæ,
Maſtrezat. *uide, Della Communione con Giesù Chriſto.*
Mater. *uide, Vuolphangus.*
Mater Honorificata ſiuè de laudibus excellentijs, & prærogatiuis D. Annæ opera, & ſtudio Io: Thomæ de Sancto Cirillo donec corrigatur.
Mathæſius. *vide Laurentius.*

F. Mathieu Pariſien', *vide*, *Abbregè del Ancienne*.
De Matrimonialibus Centuriæ, *vide*, *Georgij Beati*.
Matrimonialium conſiliorum tomi duo. *vide*, *Laurentij Kirchouij*.
De Matrimonij celebrandi modo. *vide*, *Forma delle Orationi*.
Matrimonij Chriſtiani inſtitutio. *vide*, *Deſiderij Eraſmi*.
Matrimonij laus, *vide Laus Matrimonij*.
De Matrimonio, *vide*. *Ioachimus Beuſt*, *Baſilij Meneri*. *Thoma Sanchez*,
Matrimonio delli Preti, e delle Monache.
Matther. *vide*, *Ioannes*.
Matthæi I.V.D. Collegia iuris. *uide*, *Antonij Matthæi*.
Matthæi Dreſſeri Orationes.
In Matthæi Euangelium expoſitio, *vide*, *Hippophyli Melangei*.
In Matthæum Paraphraſis. *vide*, *Bernardini Tomitani Deſiderij Eraſmi*.
Matthæus Alberus, vel Albertus.
Matthæus. qui & Arſartius Scoffer.
Matthæus Berningerus. *vide*, *Obſeruationes*.
Matthæus Beroaldus.
Matthæus Chemnicius.
Matthæus Colerus de proceſſibus exequutiuis, donec corrigatur.
Matthæus Colſeburgius.
Matthæus Ferchius. *vide*, *Defenſio veſtigationem*.
Matthæus Huttenus.
Matthæus Iudex.
Matthæus Ludtke,
Matthæus, ſeù Matthias Breſſerus.
Matthæus Philargirus,
Matthæus Smalcaldenſis.
Matthæus Toſcanus.
Matthæus Veghel.
Matthæus Vuueſſembeccius.
Matthæus Vuesth Monaſterienſis. *vide*, *Flores Hiſtoriarum*.

Matthæus Zellius Keiſeſpergenſis . yel Kiſeſpergen , vel Leiſeſpergen .
Matthæus Ziſer ,
F. Mattheo de Veglia . *vide , Guſto afflitto di Gieſù .*
Matthiæ Berlichij Schkaolenſis Thuringi I, V. D. Concluſiones practicabiles
Matthiæ Stephani Pomerani de Iuriſdictione, qualem habeant Iudices in Romano Imperio .
Matthias Bergius Brunſuicenſis .
Matthias Bortius . *uide , De Natura Iurium Maieſtatis*
Matthias Breſſerus .
Matthias Chriſtianus , *Vide , Theatrum Hiſtoricorum .*
Matthias Eberhart .
Matthias Erbius . vel Herbenus , aut Erbenus .
Matthias Flauus Illyricus . vel Flauius .
Matthias Luderus .
Matthias Martinius . *Vide , Lexicon Philologicum .*
Matthias Ritter .
Matthias Schneider , vel Sartor .
Matthias Tinctorius .
Matthias Vehus .
Maturinus Corderius .
Maurelius . *vide , Hieronymus .*
Mauritio Moro Giardino di madrigali . e Selua di varij penſieri .
Mauritius de Alzedo . *uide . de Præcellentia Epiſcopalis Dignitatis .*
Mauro Orbini Raguſeo del Regno delli Slaui hoggi corrottamente detti Schiauoni . ſtampato in Peſaro 1621. *vſquequo prodeat deletis hæreticorum nominibus , qui paſſim citantur .*
Maurocenus . *vide . Andrea Mauroceni .*
Maximilianus Maurus ,
Mayre . *Vide , Ioannes .*
Mecanicarum Artium Panoplia . *Vide , Panoplia ,*
Meckart . *Vide , Georgius .*
Meclinienſis Archiepiſcopi Rationes, ob quas, &c. *vide , Rationes , ob quas .*
Medaglia vocata Maghen Dauid, & Abraham, prohibetur omninò . omniſque eam apud ſe habens

S. Officio ſtatim deferat.

Liber quoque de ea tractans, *cui titulus*, dell'Hebraica Medaglia detta Maghen Dauid. & Abraham Breue Diſcorſo, e compendioſa eſaminatione della natura, e proprietà di queſta antichiſſima Medaglia, eſtratto dal libro ſopra ciò di D. Angelo Gabriello Anguiſciola.

De Mediatoris Ieſu Chriſti hominis diuinitate, & æqualitate, Item de reſtauratione Eccleſiæ Cellarij.

Medici Religio.

Medicina Animæ. *vide etiam Imagines Mortis*.

Medicina Animæ adiuncta imaginibus mortis.

Medicina Animæ pro ſanis ſimul, & ægrotis inſtante morte.

Medicina animæ tàm his, qui firma, quàm qui aduerſa corporis valetudine præditi ſunt in mortis agone, & extremis his periculoſiſſimis temporibus maximè neceſſaria.

De Medico Hebræo, *vide, Dauid de Pomis*.

Medina Belarcenſis. *vide, Apologia*.

De Medio Animarum ſtatu. *vide, Thomæ Angli ex Albijs*.

Mediolanenſis Hiſtoria, *vide, Bernardini Corij*.

Meditamenta circa Bullam Alexandrinam. *uide, Hippolyti*.

Meditatio Regis Angliæ, *Vide, Iacobi Regis Angliæ*.

Meditationes Hiſtoricæ. *Vide, Philippi Camerarij*.

Meditationes in Orationem Dominicam.

Meditationes, & precationes piæ admodum vtiles, & neceſſariæ pro formandis tùm conſcientijs, tum moribus Lectorum.

Meditationes SS. Patrum, quibus Dominicæ Paſſionis myſterium explicatur.

Meditationes ſaluberrimæ. *vide, In Orationem Dominicam*.

Meditationum Enchiridion. *Vide, Precationum aliquot*.

Megander. *vide, Gaſpar*.

Megap. *vide de natura iurium Maieſtatis*.

Meglin. *Vide, Metlinus.*
Meierus. *vide, Iuris publici quæſtio.*
Meiſterus. *uide, Ioachimus.*
Melachthon. *vide etiam Philippus, Vita iuuentutis; Commentarius de Angelo, Pauli Dolſcij.*
Melander, vel Melandrus, *Vide, Dionyſius, Octobris Melandri. Actio perduellionis in Ieſuitas.*
Melangæus. *Vide, Hippophylo.*
Melchior Ambachius.
Melchior Biſchoff.
Melchior Glinch, vel Mlinch.
Melchior Goldaſtus. *Vide, Politica Imperialis.*
Melchior Hoſmannus.
Melchior Klingius in præcipuos ſecundi libri Decretalium titulos, & in Inſtitutiones Iuris Ciuilis.
Melchior Neoſarius.
Melchior Specker.
Melchior Vuildius.
Melchioris Adami Vitæ Germanorum Theologorum.
Eiuſdem Decades continentes vitas Theologorum, exterorum Principum.
Melchioris Haimsfeldij *liber inſcriptus*, Statuta, & reſcripta imperialia.
Melguitius, *vide, Dominicus.*
Melhouerus. *Vide, Chriſtophorus.*
Memnon Symon.
De Memorabilibus Rebus. *Vide Riccardi Dinoti. Gaudentij Merula. Antonij Mizaldi. Flores Hiſtoriarum Henrici Salmud, Paralipomenon. Ioannis Caraſij. Octobris Melandri.*
Memorabilis Hiſtoria. *Vide, Hiſtoria Memorabilis.*
Memoire ſur la cauſe des Eueſques qui ont diſtingué le fait du droit.
Second memoire Contenant la reponſe aux raiſons Politiques que le Pere Annat allegue pour porter à pourſuiure les Eueſques qui ont diſtingué le fait, & le droit.
Troiſieme memoire contenant les reflections ſur

le memoire preſentè dela part de ſa Maieſte à cevx qu'elle à faict conſulter touchant l'affaire des mandaments.

Quatrième memoire Sur l'iniquitè, & les pernicieuſes conſequences de la conduite que les Ieſuites inſpirent au Pape, pour tourmenter les Eueſques qui ont diſtinguè le fait, & le droit,

Cinquieme memoire ſur le droit qu'ont les Eueſques de n'eſtre iugez que par douzes Eueſquez de Leur Prouince Maintenu par l'aſſemblee generale du Clergè de France de lannee 1650. & cōfirmè par la declaration du Roy 1663. ſur les articles de Sorbonne veri fies dans tous les parlaments.

Sixieme memoire contenant la reſponſe à vne Inſtruction donee par vn Theologien contre les Eueſques qui ont diſtinguè le fait, & le droit.

Septieſme memoire contenant la ſuitte de la reſponſe à vne Inſtruction donnee par vn Theologien contre les Eueſques qui ont diſtinguè le fait, & le droit:

Huitieme memoire ſur le nullitez abbus, & iniuſtices d'vn Bref contre les quattres Eueſques obtenu par ſupriſe du Pape Alexandre VII. dans l'extremitè de ſa maladie.

Memoire ſur le deiſſen qù les Ieſuites ont de faire retomber la cenſure des cinq propoſitions ſur la veritable doctrine de S.Auguſtin ſoub le nom de Ianſenius &c.

Memoria. *Vide, Deſiderij Eraſmi*.

Memorial a los Iuezes de la verdad. *Vide, Ioannis Baptiſtæ Poza*.

Memorial au Roy *quod incipit*, Iean Ianſenius Champine, &c, *& finit* contra illa duo decreta Summorum Pontificum.

Memoriale ad Eminentiſſimum Cardinalem de la Cueua circa querimoniam friuolam Ianſenianam, &c. contra Theſes Theologicas, & libellum ſupplicem, &c. Einſdem de Eodem tela ingeſta, & regeſta.

Me-

Memoriale *idiomate Hiſpano* Cardinali Infanti *incipien.* Sereniſſ. Señor, *& finien.* Come es V. Cathol Real A.
Memiorialia per Deputatos Academiæ Louanienſis exhibita Romæ Summis Pontificibus Vrbano VIII. & Innocentio X. pro Doctrina B. Auguſtini manutenenda.
Menardus Moltherus,
Menaſſen Ben-Iſrael de reſurrectione mortuorum libri quatuor.
Mendicabula repreſſa. *Vide Scotia illuſtrior.*
Menippæa Satyra. *vide, Neſcimus quid veſperſeras,*
Menius Iſenaten. *Vide, Iuſtus.*
Menningus, *Vide, Marcus.*
Menſæ aureæ Symbola.
Mentart Notarius. *Vide Atteſtatio Notarialis.*
M. Mento.
Mentrius. *Vide, Metterus.*
Mercatoris Atlas. *Vide, Gerardi.*
Mercatoris Chronologia.
De Mercatorum Iure. *Vide Ioannis Marquardi.*
Mercerius. *Vide, Ioannes, Theſaurus Lingua Hebraica*
Merckalinus. *Vide, Conradus.*
Merckel. *Vide, Valentinus.*
Le Mercure Ieſuite ou Recoueil des Pieces cõcernants les Progres des Ieſuites leurs Eſcrits, & differents. des puis l'an 1620. iuſques a la preſente annee 1626.
Mercurij, & Carontis Dialogi,
Mercurij Gallobelgici Sleidano Succenturiati, ſiuè rerum in Gallia, & Belgio potiſſimum, Hiſpania quoque, Italia, Anglia, Germania, Vngaria, Tranſyluania, &c. hiſtoricæ narrationis continuatio. Auctore M. Gotardo Arthuſio Dantiſcano.
Eiuſdem hiſtoricæ narrationis continuatio tomi quatuordecim.
Il Mercurio Poſtiglione da queſto al altro mondo.
Meredith Hanmerus.
Merenda. *Vide, Antonij Merenda.*

Merlini Angli liber oſcurarum prædictionum.
Merlinus Coccaius. *Vide, Maccaronicum.*
Merula. *Vide Gaudentij Merulæ.*
Merzilius. *Vide. Philippus.*
Meſſigamus. *Vide, Florilegium.*
De Meſſia Iudæorum. *Vide, Ioannis Lubicenſis.*
Meſſius. *Vide, Hieronymi Meſſij.*
Meſtlinus. *Vide, Michael,*
In Metamorphoſeos Ouidij Commentaria. *Vide, in Ouidij.*
Metaphraſe Epiſtolarum S. Pauli ad communem Eccleſiarum concordiam.
Metaphyſica Hiſtoria. *Vide, Roberti Flud.*
Methodi Sacræ Scripturæ tomi duo.
Methodica introductio in theoricam, & praxim beneficiorum. *Vide Antoni Fabritij.*
Methodica iuris vtriuſque traditio.
Methodicè digeſta politica. *Vide, Ioannis Althuſij.*
Methodus conferendi cum hæreticis, *Vide, Apoſtolatus.*
Methodus conſolandi, *Vide, Ratio, & Methodus,*
Methodus ad Hiſtoriarum cognitionem. *Vide, Ioannis Bodini.*
Methodus in præcipuos ſcripturæ diuinæ locos,
De Metrica re.
Metricè conſcripta ſcriptura. *Vide, Sacra Scriptura,*
Metterus Mentrius aduerſus Balearium Epiſcopum
Meurſius. *Vide. Athena Batauæ.*
Meuſel. *Vide, VVolphangus.*
M. Gothardus Arthuſius. *Vide, Mercurij Gallobelgici.*
Michael Aichlerus, vel Eyclerus.
Michael Cælius.
Michael de Cæſena.
Michael Cellarius.
Michael Dilerus. *Vide etiam Ioannis Michaelis.*
Michael Dinellus.
Michael Gaſp. *Vide, Bellum Sexennale.*
Michael Hagerus.
Michael Hampelus.

Mi-

M. Michael Hennig Dreſdenſis.
Michael Hermannus.
Michael Himmel.
Michael Lonigus, *Vide, Conſilium Gregorio XV.*
Michael Maierus. *Vide, Verum Inuentum.*
F. Michael Medina. *Vide, Apologia F. Michaelis.*
Michael Meſtlinus,
Michael Neander Soranienſis.
Michael Rennerus,
Michael Rennigerus Anglus.
Michael Rouſſel, *Vide, Hiſtoria Pontificia iuriſdictionis.*
Michael Rothingius,
Michael Schultheis,
Michael Scrinius Dantiſcanus.
Michael Sellarius.
Michael Seruetus.
Michael Toxita.
Michael Vranius.
Fra Michel'Angelo Minore Oſſeruante, *Vide, Trattatò dell'Interdetto.*
Michaelis Caranzæ Annotatio marginalis ad D. Ildephonſum.
Michaelis Rabardei Diœceſis Aurelianenſis optatus Gallus de cauendo ſchiſmate, &c.
Micro Synodus Noribergenſis.
Micyllus. *Vide. Iacobus.*
Militantis, &c. *ſic inſcribitur quidam liber.*
Inter Militem, & Clericum Diſputatio, *Vide. Somnium Viridarij.*
De Militia politica duplici armata, & togata per Henricum Breulan Licontenauienſem Heſſum.
Militiæ Chriſtianæ Enchiridion, *Vide, Enchiridion.*
Militis, & Clerici Colloquium.
Milius, *Vide, Crato, Ioannes,*
Milletot, *Vide, Bartholomæi,*
Milo Conuerdalius Eboracenſis.
Mindanus de Proceſſibus, *Vide, Petri Friderij.*
Miſnenſis, *Vide, Iacobus.*
De Miniſterijs Eccleſiæ, *Vide, Duareni.*

De

De Miniſterio Verbi, *Vide, Diſputatio.*
De Miniſtro Conſecrationis, & Ordinarionis Sacerdotalis, *vide, Ioannis Huſelmanni.*
Il Miniſtro di Stato del Signor di Syllon traſportato dal Franceſe per Mutio Ziccata.
Miniſtrorum Baſileæ reſponſio, *Vide, Chriſtiana reſponſio, Baſileenſium Miniſtrorum.*
De Miniſtrorum Euangelij gradibus. *Vide. Defenſio tractationis.*
Miniſtrorum Ieſu Chriſti Confeſſio.
De Miniſtrorum Spiritus electione, *Vide, Epiſtola Miniſtri cuiuſdam,*
Miniſtrorum verbi Argentinenſium admonitio ad Miniſtros Helueticos.
Minor, & maior Catechiſmus, *Vide, Cathechiſmus.*
Minorum Fratrum ſtatus, *Vide, Vera, & dilucida.*
Minus Celſus.
Mion. *Vide, Eutichius.*
Mirabilis Liber.
Mirabilium Abbatis Ioachimi veritas defenſa, Auctore Gregorio de Laude, aliàs de Lauro. donec corrigatur.
Miracula naturæ. *Vide Leuini, Lemnij.*
De Miraculis falſis. *Vide. Ioannis Vuſchelburgenſis, Informatione reale.*
De Mirifico verbo. *Vide, Ioannis Reuclini,*
Mirræ faſciculus. *Vide, Faſciculus,*
Miſcella Theologica de Sanctimonia, bonis operibus, & ſentiendi modis, &c. ſuperſtitioſis quibuſdam feſtis, Auctore Henrico Nicolai.
Miſcellanea iuris. *Vide, Ioannis Coraſij,*
Miſcellaneæ Theſes, *Vide, Theſes Theologiae,*
Miſcellaneorum Antariſtotelicorum Centuria. *Vide, Problematum,*
Miſcellaneorum Theologicorum libri tres. His inſuper acceſſit conſimilis argumenti liber quartus, Auctore Nicolao Fullero.
Les Miſeres, e calamitex des Derniers temps. *Vide, Albregè dell'Hiſtoire.*
De Miſericordia Dei, *Vide, Ioanni Fiſcherio, Roffenſi.*

Miſ-

Miſnen. *Vide, Petrus.*
Miſoſcolo. *Vide, La Lucerna d'Eureta.*
Miſſa Euangelica.
Miſſa Latina, quæ olim ante Romanam circiter annis 700. erat.
De Miſſa, & Magiſtratu. *vide. Stephani Lindi.*
De Miſſa publica proroganda. *Vide Berhardi Lotij.*
Dela Miſſa, y de sù Santidad. *Vide, Dos Tractados,*
Miſſæ Anotomia. *Vide, Anatomia della Meſſa.*
De Miſſæ annexis diſputatio. *Vide, Petri Piccarelli.*
De Miſſæ Chriſti ordine, & ritu. *Vide, Chriſtophori à Capite-fontium.*
Miſſæ Lamentatio. *Vide, Lamentatio, & Querimonia.*
De Miſſæ origine. *Vide, Antonius Anglus, Signa Sacra.*
Miſſæ Vuittembergenſis Formula.
Miſſale Ramanum è Latino idiomate ad Gallicam vulgarem linguam conuerſum, & typis euulgatum.
Miſſale Romanum à Romana eiuſdem editione diuerſum.
Miſſalis Romani omnia exemplaria alterata ab Edicto Pij V. præſertim Venetijs apud Iuntas, Seſſas, Miſſerinum, & ad ſignum Syrenæ, & Europæ, & quoſcunque alios ab anno 1596.
Miſſam cur, &c, *vide, Chriſtiana reſponſio. Baſileenſis Eccleſia.*
Cōtra Miſſam Reformatio. *Vide Bernenſis Reformatio.*
Miſterio della guerra delle 17. Prouincie. *Vide, Lettere di Gio: Auentrot.*
Il Miſtico parlamento d'Apollo di Collatino di Brecel.
M. Iuſtinus Pertuchius. *Vide, Chronicon Portenſe.*
Mizaldus. *Vide, Antonij Mizaldi.*
Mlich. *Vide, Melchior Clinch.*
M. Ludouicus Lucius. *Vide, Hiſtoria Ieſuitica.*
Mnemodicum Syſtema. *Vide, Ioannis Henrici Aſtoldi*
De Mobilitate terræ. *Vide, Libri omnes.*
Mocherus. *vide Antonius.*
Mochius. *vide. Dialogus Petri Mochij.*

Mo-

Modec. *vide, Henricus.*
Modeſtus. *vide. Verani Modeſti. Georgius Caſſander.*
Modo di tenere nell'inſegnare, e nel predicare al principio della Religione Chriſtiana.
Modo, e via breue di conſolare quelli, che ſtanno in pericolo di morte.
Modus confitendi, & modus orandi. prout impreſſit Doletus.
Modus orandi. & confitendi.
Modus ſolemnis, & authenthicus ad inquirendum, &c.
Moibanus. *vide, Ambroſius.*
Molhuſenſis. *vide, Chriſtophorus.*
Molineus. *vide, Carolus, Petrus.*
Mollerus, *vide, Danielis, Henricus. Martinus, Vitus,*
Molterus, *vide, Menardus.*
Monarchia Danris.
De Monarchia quadruplici, *vide, Iuliani Tabetij,*
De Monarchia viſibili Eccleſiæ, *vide, Fidelis Serui.*
Monarchiæ Papalis excluſio. *vide. Formatio.*
Monaſterienſis Pacificationis &c, *vide, vindicie.*
Monaſteriorum Germaniæ Centuria. *vide, Centuria prima.*
Monceius. *vide. Aaron purgatus,*
Monhemius. *vide, Ioannes,*
Monita pol.tica ad Sacri Romani Imperij Principes, Francofurti excudebat Nicolaus Hoffmannus, &c.
Monita priuata Societatis Ieſu.
De Monitorijs. *vide. Petri Frideri.*
Monnerus. *vide, Baſilij Monneri,*
Monomachia Dauidis, & Goliat, *vide, Iacobi Schepperi.*
De Moſtrorum ortu. *vide, Martini Vuelnrichij.*
De Montanis Tabernis. *vide, Chumani Elinſpachij.*
Montanus, *Vide. Ioannis Fabritij, Arnoldi, Fabritius.*
De Monte Electo. *vide, Gaufridi,*
A Monte Forti. *vide, Domus Sapientia.*
A Monte Piloſo. *vide, Sacræ Theologiæ Summa,*
De

De Monte Sancto. *vide, Gratia Dei.*
De Monte ſperato, *vide, In Nomine Ieſu.*
Monumenta Italiæ. *vide, Laurentij Scaderi.*
Monumenta Martyrum, *vide, Actiones, & Monumenta.*
Monumenta Sanctorum Patrum Orthodoxographa, hoc eſt Theologiæ Sacroſanctæ, & ſincerioris fidei Doctores numero circiter octoginta quinque Eccleſiæ lumina, Auctores partim Græci, & partim Latini, niſi emendentur.
Monumenta ſepulcralia. *vide, Baſilea.*
Monumenthan excantatus. *vide, Thomæ Angli ex Albijs.*
La Morale Pratiquè des Ieſuites.
Morales Notæ, *vide, Notæ ſexaginta quatuor.*
Moralis Doctrina Paſqualigi. *vide, Sacra Moralis.*
Morata. *vide, Olimpia.*
De Morbais. *vide, Supplication, & requeſt.*
Morgeitern. *vide. Benedictus.*
De Moribus Germaniæ. *vide, Andrea Althemeri.*
De Moribus Iuuentutis corrigendis. *vide, Vita Iuuentutis.*
De Moribus puerorum formandis. *vide, de Diſciplinis.*
De Moribus quibuſdam non Apoſtolicis.
De Moribus, & Vita Virginum,
De Morientis Conſolatione. *vide. Comadia ſuper quæſtione, Ludi Theutonici.*
Moriſon, *vide, Riccardus.*
Morlin. *vide, Martinus.*
Morlinus. *vide etiam Ioachimus.*
Mornæus, *vide, Philippi Mornai Pleſſei.*
Mornaus. *vide, Philippi Mornai.*
Moro. *vide, Mauritio Moro.*
Mors Peregrini. *vide. Luciani Samoſatenſis.*
De Morte Coniugis, *vide. Elegia aliquot.*
De Morte Ioannis Diazij. *vide. Hiſtoria de morte Ioannis.*
De Morte Iulij II. *vide, Dialogus de morte.*
De Morte non timenda,
Mortis Amphiteatrum. *vide, Nicolai Groderi.*
Mortis Imagines. *vide, Imagines, Medicina Animæ, Simulacri, Hiſtorie, e figure.*

Mor-

Mortis luctiſicæ plauſus, *vide, Euſebij Candidi.*
Mortis præparatio. *vide, Franciſci d'Euia.*
Moſellanus, vide, *Ioannes, Petri.*
Moshaim. *vide, Robertus.*
Mottheus. *vide, Gaſpar.*
Dù Moulin. *vide, Le Cappucin traittè, Reſpone à quattre demandes.*
Moyſes Pelacherus.
Moyſis, & Papæ Catalogus.
Mozzagrugni. *vide, Ioſephi,*
Muckius. *vide. Ioannes,*
M. Petri Leſuandert. *vide etiam Laus Matrimonij.*
Mulierum bonarum congeſtio. *vide, Laus Matrimonij.*
De Mulierum ſecretis. *vide, Alberto Magno falsò adſcriptus.*
Multi, & integri loeri Sacræ Doctrinæ veteris, & noui teſtamenti ex hebræa, & græca lingua in latinum. & germanum ſermonem tranſlati.
Muncerus. *vide etiam Andreas, Thomas.*
Munderus. vide, *Henricus Sthenius.*
De Mundi cataſtrophe. *vide, Io: Franciſci Spina.*
Mundi Cymbalum
Mundi Harmonia,
De Mundi Reuolutionibus. *vide, Nicolaus Copernicus.*
De Mundi Siſtemate. *vide, Lettera del R,P. Paolo.*
Munera Germaniæ. *vide, Verum inuentum.*
A Munsholt. *vide, Abrahamus.*
Munſterbergenſis Duciſſæ defenſio, *vide Vrſula,*
Munſterus. *vide etiam Pſalterium Hebraicum, Sebaſtianus.*
Murenulæ Sacræ Veſtis, Auctore R.P.D, Virginio Aluiſet Biſuntino.
Murnarus. vide, *Dialogus Murnarus.*
Murnerus.
Muſæus. vide, *Raphael, Simon.*
Muſcarium, *vide, Thomæ Anglitæ Albijs.*
Muſculus. *vide etiam Conclvſionum ciuilium. Abrahamus, Andreas, Eutychius, Vuolphangus.*
Muſica Practica Hermanni Finchij.

Muſi-

Muſicalia verba, quæ cantari ſolent in muſicis, ſine Superiorum licentia impreſſa.
Muslerus. *Vide. Ioannes.*
Mutij Dialogus. *vide, Dialogo di Giacomo.*
Mutio Ziccata. *vide, il Miniſtro di Stato.*
Mutius Vguualdus. *vide, Vldricus.*
Myconius Oſualdus.
Mylichius. *vide. Iacobus.*
Mylius. *vide, Georgius, Henricus.*
Myſterium Dominicæ Paſſionis, *vide, Sanctorum Patrum Meditationes.*
Myſterium Iniquitatis. *vide, Philippi Mornai.*
Myſterium Pietatis. *Vide, Ioannis Henrici Biſterfeldij.*
Myſteria PP. Societatis Ieſu.
Myſtica Theologia. *vide, Henrici Harphij. Theologia myſtica,*
Mythologiæ Chriſtianæ, ſiue virtutum, & vitiorum vitæ humanæ, Imaginum libri tres.

N

NAial. *vide, Rod.*
Nali Veneto. *vide, Auuiſi di Parnaſo.*
Narcis Peralta. *vide, de la Poteſtad.*
Narratio eorum, quæ contigerunt in Patria inferiori anno 1566,
Narratio rerum geſtarum Canonicorum Regularium, *vide. Ioſephi Mozzagrugni.*
Narratione del Maſſacro de gl'Euangelici. *vide. Vera Narratione.*
Il P. Naſo. *vide. Io: Baptiſtæ Marini.*
Naſſonius. *vide, Ioannis Iacobi.*
Naſſouius *uide, Ioannis Henrici.*
Natalis Bedæ liber Confeſſionis.
Natalis Tornettus.
De Natandi Arte. *vide, Nicolai Vuinmanni.*

Nathan Chytræus.
Nathanael Neſekius, ideſt Theodorus Beza.
Natio. & Cognatio Cantabrica *ſic incipit quidam Libellus. vide, Ioannis Baptiſtæ Poza.*
De Natura Amoris ſenſitiui. *vide, Auguſtinus Vlmius.*
Della Natura delle Gemme. *vide, Ludouico Dolce.*
De Natura, ſiuè medijs Ieſuitarum. *vide, Philander Philanax.*
De Narura iurium maieſtatis, & Regalium explicatio Matthiæ Bortij Vuiſmar Megap.
De Natura rerum. *uide, Bernardini Teleſij.*
De Naturæ Arcanis. *vide, Iulius Cæſar Vanninus,*
Naturæ Conſtantia. *vide, Ioannis Ionſtonij.*
Naturæ miracula. *vide, Leuinij Lemnij.*
De Naturæ Secretis. *vide, Pompeij Barba.*
Naturæ Vniuerſæ Theatrum. *vide, Ioannis Bodini.*
In Naturalem Theologiam prologus. *vide, Raymundi de Sabunde.*
De Naturis duabus in Chriſto. *vide, Iacobi Sebecij,*
Nauclerius. *vide, Diſputationes Heffordianæ.*
Del Naufragio Chriſtiano. *vide, Scogli.*
Nauis Cordigeræ Conflagratio,
Neander. *vide, Conradus. Michael.*
Neccharius. *vide, Georgius.*
De Neceſſaria correctione Theologiæ. *Vide, Chriſtophori à Capite-fontium.*
Neceſſitatis Magnalia. *vide, Marcelli Viſcardi.*
Necromantiæ opera, & ſcripta omnia.
Neilbrunnerus. *vide, Philippus.*
Nemienſis. *vide, Theodorici.*
Necorus. *vide, Timotheus.*
Neofarius. *vide, Melchior.*
Neogeorgius. *vide, Theodorus. Thomas.*
Neomagus. *vide, Gerardus.*
Neophytus. *vide, Raymundus.*
Il Nepotiſmo.
Neſcimus quid veſper ſerus vehat, Satyra Menippæa liberi Vincentij Hollandi.
Neſekius. *vide, Nathanael.*
Neufuime lettre. *vide, Epiſtolæ decem, & octo.*

Ne-

Neuizanus. *vide, Ioannis NeuiZani.*
Neuſius. *vide, Edonis Neuſij.*
Neuuheuſer. *vide, Samuel.*
Niblus, ſeu Nilus Theſſalonicẽſis contra PP. aliàs Illyrico ſuppoſitus.
F. Nicandro Graſſico. *vide, Lettere di S. Antonio.*
Nichter. *vide. Explicatio omnium Authenticarum.*
Nicocleonte, *vide, lo Scudo, e l'Aſta.*
Nicodemi Friſelini Opera omnia.
F. Nicodemo di Firenze, *vide, Prattica de' Caſi.*
Nicodemus de Paſſione Chriſti.
Nicolai Ciſneri Orationes de vita Othonis III. & Friderici II. Imperatorum, & de Conrado vltimo Sueuiæ Gentis Principe.
Nicolai Clemangis Opera illa tantummodo permitti poterunt, quæ iuxta cenſuras Patrum Deputatorum emendata excudentur.
Nicolai Franci Carmina contra Petrum Aretinum.
Nicolai Groderi Amphitheatrum mortis maturæ ſortis duræ,
Nicolai Henricus. *vide, Miſcella Theologica.*
Nicolai Reuſneri Conſilia.
Nicolai Rodingi exhortatio ad Germaniam.
Item prædicationes carmine conſcriptæ.
Nicolai Vuinmanni Colymbeſes, ſiue de arte natandi Dialogus.
Ad Nicolaum Papam Epiſtola. *vide, Vldarico Epiſcopo.*
Nicolaus Amsdorphius.
Nicolaus Balingius.
Nicolaus Bloccius Ludimagiſter Leydenſis,
Nicolaus Borbonius Vandoperanus,
Nicolaus Bryling.
Nicolaus Bucerus Burgenſis.
Nicolaus de Calabria.
Nicolaus Camerinus.
Nicolaus Coeltanius.
Nicolaus Collado.
Nicolaus Copernicus de reuolutionibus Orbium, niſi corrigatur iuxtà decretum 1620.
Nicolaus Erbenius.

Nicolaus Florus.
Nicolaus Fullerus. *vide, Miſcellaneorum Theologicorum.*
Nicolaus Galecus.
Nicolaus Gallaſius.
Nicolaus Gallus,
Nicolaus Gerbellius.
Nicolaus Grimoaldus.
Nicolaus Guipertus. *vide, Defenſio, & declaratio.*
Nicolaus Hampelius. *vide, Nucleus Diſcurſuum.*
Nicolaus Hemmingius, vel Rheningius.
Nicolaus Henricus. *vide, Henricus Nicolaus.*
Nicolaus Herforde Anglus.
Nicolaus Iagenteuffel, vel Iagdenteuffel.
Nicolaus Krompach, vel Krumpach.
Nicolaus Leſſerus.
Nicolaus Macchiauellus.
Nicolaus de Morbais. *vide, Supplicatlon, & requeſte.*
Nicolaus Opton.
Nicolaus de Pelhrzimouu.
Nicólaus Quodus,
Nicolaus Radiuil Palatinus Vuilnenſis,
Nicolaus Ridlæus.
Nicolaus Rigaltius. *vide, Achmetis Oneirocritica.*
Nicolaus Rucherus, *vide, Laurentij Kirchouij.*
Nicolaus Rudingerus.
Nicolaus Schmidius.
Nicolaus Selneccerus, vel Selnecherus.
Nicolaus Seubelius.
Nicolaus Storchius.
Nicolaus Vdall Anglus,
Nicolò Cataneo. *vide, Fiume del Terreſtre Paradiſo.*
Nicols. *vide, Ioannes Lambert.*
Nieremberg. *vide, vida di S. Ignacio,*
Nieſielcski. *vide, Ioannis Markieuicz,*
Nigello Prencipe. *vide, il Prencipe Nigello.*
Niger, *uide, Georgius, Franciſcus.*
Nigrinus. *uide, Georgius.*
De Nigromonte. *uide. Lambertus.*
Niſeus. *uide, Ioannes.*

No-

Nobilium quæſtionum, &c. *vide, Ioannis Bidembachy.*

De Nobilium ſtatu ciuili. *vide, Ioſiæ Nolden.*

Della Nobiltà delle Donne. *vide, Dialogo di Chriſtophoro Bronzini.*

Nochreſterus. *vide, Petrus Paulus.*

De Nocte, & nocturnis officijs, tàm ſacris, quàm prophanis, lucubrationes hiſtorico-philologicę. iuridicæ, &c. quæ paucos antè annos Auctor Anonymus in lucem emiſit, quarum Auctor Iacobus Andreas Crucius ex agris Bruſuigicis ſaxo.

Noctes Granzouianæ, ſeù Diſcurſus panegyricus de antiquis triũphis in publicum, tàm Eccleſiarum, quàm Politiarũ vſum elucubratus à Martino Guicardo.

Nocturna apparitio Francjſci.

Nodus indiſſolubilis. *Vide, Petri de Alua, & Aſtorga.*

Nolden. *vide, Ioſiæ.*

Nolderus. *uide Vuilielmus.*

Noldius. *uide, Chriſtiani Noldij,*

Nomandia, ò Nomantia, *vide, Anibalis Raymondi. Gaudentij Taruiſini.*

Nomenclator Inſignium Scriptorum.

Nomenclator præcipuorum iam indè nato Chriſto Eccleſiæ, &c. Doctorum, Scriptorum, Profeſſorum, &c. cui acceſſerunt continua ſeries Romanorum Pontificum, atque Imperatorum, & Catalogus præcipuorum Conciliorum, &c.

Nomicopoliticarum diſputationum libri tres. *vide Chriſtophori Beſoldi.*

Nomicopoliticus tractatus. *vide, Hermanni Latheri.*

In Nomine Ieſu, *ſic inſcribitur quidem liber*, Vindiciæ pacificationis Oſnaburgenſis, & Monaſterienſis. Auctore Ludouico de Monte Sperato.

Nominis Ieſu Expoſitio. *vide, Expoſitio Nominis Ieſu.*

Nominum Chaldæorum, Hebræorum, ac Latino-

rum interpretatio, ſeù declaratio. *uide, Index rerum omnium. Declaratio, Interpretatio.*
Nonaginta dierum opus. *uide, Gulielmi Ochami*
Norcopenſis. *uide, Taxæ Cancellariæ Apoſtolicæ.*
Norimbergæ acta. *uide, Oſiandriſmus,*
Norimbergenſe decretum editum anno 1523.
Norimbergenſis Microſynodus.
Noricus. *uide, Panoplia. Tuba pacis. Hermannus Scoperus.*
Northuſianus. *uide, Leonardus Iacobus, Ioannes Gigas,*
Noſologia armonica. *vide, Henrici Petrei.*
Notæ Anonymi cuiuſdam hæretici ad quaſdam Epiſtolas, & carmina Iuſti Lypſij.
Notæ ad Epiſtolas Iuonis Carnotenſis. *uide, Franciſci Iureti.*
Notæ ad Epiſt. Martialis. *uide, Geuerharti Elmenhorſtij*
Notæ ad Gennadium Presbyterum. *uide, Geuerharti Elmenhorſtij.*
Notæ ad iuridico-politicam diſſertationem. *uide, Diſſertatio iuridico-politica.*
Notæ Nicolai Rigaltij. *uide, Achmetis Oneirocritica.*
Notæ in programma quoddam. *vide, Renati des Cartes.*
Notæ ſexaginta quatuor morales, cenſoriæ hiſtoricæ ad inſcriptionem, epiſtolam ad Lectorem, approbationem, & capita tredecim introductionis ad Hiſtoriam Concilij Tridentini P. Sfortiæ Pallauicini, &c Stanislai Felich Colonienſis Opera typis euulgatæ, &c. His additus eſt Libellus continens diſcuſſionem quatuor iudiciorum iam impreſſorum de eadem P. Pallauicini Hiſtoria.
Notæ veræ Eccleſiæ.
Notarialis Atteſtatio. *vide, Atteſtatio Notarialis.*
Notitiæ Sicilienſium Eccleſiarum Rocco Pirro. Auctore, donec corrigatur.
Eiuſdem Voluminis primi pars ſecunda, donec corrigatur.

Notoriæ artis Opera omnia.
Notti dello Strapparola con gl'enimmi.
Nottingamienſis. *uide, Ioannes Phloig.*
Notturni Amori. *uide, Ioannis Baptiſtæ Marini.*
Noù Dialogues contrè les Miſſionaires ſur le ſeruice dies Egliſes rendù par Charle de Lincouurt.
Noua concordia prædeſtinationis cum libertate humana Auctore Fr. Gregorio de Sebenico.
Noua de vniuerſis Philoſophia. *vide. Franciſci Patritij.*
Nouarinus. *uide, Aloyſij Nouarini, Vita di Maria.*
Nouæ gloſſæ ordinariæ, donec meliora Dominus. &c. ſiuè in Euangelium ſecundum Matthænm, Marcum. & Lucam Commentarij vbicumque impreſſi fuerint.
Nouæ Precationes ex optimis quibuſque ſcriptis præcipuorum noſtri ſæculi Theologorum.
In Nouarienſis Monaſterij cauſa Reſponſorum iuris. *vide, Reſponſorum iuris.*
De la Nouè. *uide, Diſcours politiques.*
Nouellæ. *Vide, Boccaccij Decades. Calij Malaſpinæ, Maſuccij Salernitani.*
Nouellarum expoſitio. *uide, Cunradi Rittershuſij.*
Nouelli Fiori della Vergine di Loreto. *uide, Vittorio Brigante*
Nouellus. *uide, Alexander.*
Noui Iuramenti fidelitatis explicatio. *uide, Xenium ad Catholicos.*
Nouiomagus. *uide, Gerardus.*
Nouiſſima Polianthea in libros viginti diſtributa Ioſephi Langij Cæſare-Montani.
Nouo Quareſimale del P. Fra Diego da Lequile, &c. donec corrigatur,
Eiuſdem, la Vite Mariana. donec corrigatur.
Nouueaù Teſtament de Noſtre Seigneur Ieſus Chriſt traduit en François ſelon l'edition vulgate auèc les differences du Grec.
Nouus proſper contra nouum Collatorem.
Nozorenus. *vide, Gilbertus Cognatus.*

Nucleus diſcurſuum, ſeù diſputationum hactenus in iure publico editarum de ſtatu Romani Imperij. &c. Collectus Cura, & ſtudio Nicolai Hampelij.

Nuda veritas, ſiuè Apologetica dilucidatio cuiuſdam Epiſtolæ Capituli Conimbricenſis, &c. Auctore Cæſare Dignier, quondam Solipſo.

Nuptialis Sylua, *uide, Ioannis Neuizani*

In Nuptiarum honorem Carmina. *vide, Carmina amicorum.*

De Nuptijs. *Vide, Alberici Gentilis.*

De Nuptijs Salomonis. *Vide, Tractatus de Salomonis Nuptijs.*

Nycol. *uide, Philippus.*

O

Obedience, e Gouernament, *uide. Thomæ Angli ex Albijs,*

De Obedientia vera, *uide Stephani Vuinthonienſis.*

Obenhemus. *uide Chriſtophorus.*

Obligation des fideles de ſe confeſſer à leur Curè.

De Obligatione Regularis extra regularem domum commorantis. *uide, Iulij Clementis Scotti*

Obſcurarum prædictionum liber. *uide, Merlini Angli.*

Obſcurorum virorum Dialogus. *uide, Dialogus Obſcurorum Virorum.*

Obſcurorum virorum Epiſtolæ.

De Obſequio debito Principibus ſæcularibus. *uide. Guglielmi Baret.*

De Obſeruandis in Auctorum lectione. *uide, Iulij Clementis Scotti*

Obſeruationes Hiſtorico-politicæ Matthæi Berneggeri Profeſſoris Argentoratenſis.

Obſeruationes ad Synopſim hiſtoriæ vniuerſalis. *uide, Chriſtophori Adami.*

Obſer-

Obſeruationum politicarum ſpeculum. *uide Speculum Aulicarum.*
Obſopæus, *uide, Vincentius.*
Occulta naturæ miracula. *uide, Leuini Lemuij,*
Ochamus. *uide, Gulielmi Ochami*
Ocheſius. *uide Vuelphangus*
Ochinus. *vide, Bernardinus. Conciones F. Thomæ*
F. Octauianus Spatarius, *uide. Aurea methodus*
Octo. *uide, Otho.*
Octobris Melandri I.V.D. liber, *cui titulus eſt,* Iocorum, atque Seriorum, tùm ſelectorum, atque memorabilium Centuriæ aliquot lucidæ, &c.
Oculare ſpeculum. *uide, Ioannis Reuclini*
Odembach, *uide Ioannes*
Odonus, *uide, Angelus. Andreas*
Oecolampadius. *uide etiam Ioannes*
Oeconomia Chriſtiana.
Oeconomicorum axiomatum, &c. *uide, Editio nona.*
Ofaneus, *uide, Ioannes Riccardus*
De Offerendi iure, *uide, de Iure offerendi,*
L' Office de l'Egliſe, e de la Vierge en Latin, & en Francois, auex les Hymnes traduites en vers.
Officia hæreticorum. *uide, Agenda*
Officia omnia abſque approbatione Sacrę Rituum Congregationis edita. vel edenda.
Officina poetica, *uide, Danielis Angelo-Cratoris,*
De Officio Paſtorum Eccleſiæ, *uide, de Auctoritate*
De Officio pij, & publicæ tranquillitatis verè amantis viri in hoc Religionis diſſidio, ſine Auctoris nomine.
Item alius liber ſub eadem inſcriptione. quem compoſuit Ioannes Heſſelz Doctor Louanienſis *uide, etiam Verani Modeſti.*
De Officio Subditorum erga Magiſtratus. *uide, Tractatus de Iure Magiſtratuum.*
De Officio verorum Rectorum Eccleſiæ, *uide, centum, & quatuor-decim ſententiæ.*
Officium paruum S. Angeli Cuſtodis, (*non illud, quod*

quod à Sacra Congreg. Rituum approbatum eſt)
Officium paruum in honorem S.Ioſeph *Brixiæ 1608 impreſſum*
Officium quindecim Sanctorum Auxiliatorum,
Officium S.Raphaelis Archangeli duplex, cum Hymnis,& Lectionibus ſecundi Nocturni à Sac. Rituum Congregat. approbatis, & in noua impreſſione Breuiarij Romani, &c,
Ogerij Dani Fabulæ.
Ohenhin, *uide, Chriſtophorus*.
Oldencaſter Anglus, *uide, Ioannes*,
Oldendorpius. *uide, Ioannes*,
Oldus, *uide, Ioannes*.
Olearius, *uide, Ioannes*,
Olerius, *uide. Petrus*,
Oleuianus. *uide, Gaſpar*,.
Olimpiæ Fuluiæ Moratæ Dialogi, Epiſtolæ, & Carmina.
Oneirocritica, *uide. Achmetis*,
Onichinus Senenſis. *uide. Bernardinus*,
Ons. *uide. Vindicia pro Perilluſtri*.
Onus Eccleſiæ,
Opera diuina della Chriſtiana vita.
De Operibus bonis, *uide, Loci communes*,
De Operibus, & charitate, *vide, Pia, & Chriſtiana Epiſtola*,
De Opinionibus ſeligendis, *uide, Iulij Clementis Scotti*,
Opitius, *uide. Ioſue*
Operinus, *uide* Ioannes, *Comedia, & Tragedia*.
Optima ratio componendæ Religionis, quæ ſit.
Opton. *uide, Nicolaus*,
Opus Illuſtriſſimi, & Excellentiſſimi, ſeù ſpectabilis Viri Caroli Magni, &c. contra Synodum, quæ in Partibus Graciæ pro adorandis imaginibus ſtolidè, ſiuè arrogantèr geſta eſt.
Opus magni lapidis per lucidarium,
Opus nonaginta dierum, *uide, Gulielmi Ocbami*.
Opuſcula duo incerti cuiuſdam Auctoris, de libertate Eccleſiæ Gallicanæ inſerta operibus Petri Pithœi.

Opuſcula duo de ſeligendis opinionibus, *uide Iulij Clementi Scotti.*
Opuſcula memorabilium. *vide Antonij Miraldi.*
Opuſculum de Coronatione ad Carolum V. *vide Hieronymi Balbi.*
Opuſculum, inſcriptum, Breue ad honorem Sancti Vbaldi.
Oracolo della Renouatione della Chieſa. *vide, Luca Bettini,*
De Oraculis, Vaticinijs, &c. *vide, Magica, ſeù Mirabilium,*
Orandi Modus. *vide etiam Modus confitendi.*
Orandi ratio, & forma in Eccleſia Anglorum. *uide, Ratio, & Forma.*
Oratio Dominica cum alijs quibuſdam precatiunculis græcè cum latina verſione è regione poſita, quibus adiunctum eſt Alphabetum græcum.
Oratio Eccleſiarum Germaniæ, ac Belgiæ, ſub, &c.
Oratio pro Iulio II. Ligure à quodam benè docto & Chriſtiano præſcripta.
Oratio M. Antonij Arnaldi Aduocati in Parlamento Pariſienſi, &c. habita 4. & 3. Idus Iulias, cui annexa ſunt ſequentia opuſcula, videlicet,
Arreſtum contra Ioannem Caſtellum Scolaſticum. Ioannis Paſſeratij præfatiuncula in diſputationem de ridiculis cum ſequentibus carminibus.
Oratio Panegyrica, qua victoriæ de Tillio, & exercitu Pontificio ad Sehuſium 7. Septembris 1631, partæ memoriam celebrabat Ianus Ghebardus, &c.
Oratio quædam Parreſiaſtica, qua auxilia à Rege, & Principibus Vngariæ petuntur in Comitijs Neoſolienſibus habita.
Oratio ſolemnis anno 1623.
Oratio vera, & ingenua ad Regem Chriſtianiſſimum. *vide, Ingenua, & vera Oratio.*
De Oratione. *uide Friderici Fregoſi.*

In Orationem Dominicam, &c. *ſic inſcribitur quidam liber.*

In Orationem Dominicam ſalubberrimæ, & ſanctiſſimæ meditationes, ex libro Catholicorum Patrum, &c.

Orationes Dominicales Griffij.

Orationes Dominici Baudij.

Orationes Dreſſerij. *vide, Matthæi Dreſſerij,*

Orationes funebres, & Epicedia per tomos diſtinctum opus.

Orationes funebres de hæreticis habitæ certis tomis impreſſæ.

Orationes octo Iuſto Lipſio falsò adſcriptę. *vide, Iuſto Lipſio.*

Orationes cum quibuſdam declarationibus. *vide Ioannis Freinshenij.*

Orationes de vita Othonis III. *vide Nicolai Ciſneri,*

Orationi quotidianæ da recitarſi in honore delle noue grandezze di Sant'Anna. *vide etiam libelli quidam,*

Orationis Dominicæ expoſitio. *Vide, Expoſitio Symboli, Eſpoſitione dell'Oratione del Signore.*

Oratoria propedeumata. *uide, Franciſci Trachelai.*

De Orbara, *uide Ioannis de Orbara.*

Orbini Raguſeo. *uide, Mauro Orbini.*

De Orbium Cæleſtium reuolutionibus. *uide, Nicolaus Copernicus.*

Ordinance de Monſeigneur l'Eueſque de Cominges ſur la publication quil a faite dãs le Synode Dioceſan de Cominges le 9. Octobre 1653. de la Conſtitution de noſtre Saint Pere le Pape Innocent X. portant Cenſure des cinque propoſitions touchant la grace, e le franc arbitre.

Ordinandorum examen. *vide. Examen Ordinandorum.*

De Ordine, & ritu Miſſæ Chriſti. *uide, Chriſtophori à Capite-Fontium,*

De Ordinis Sacramento. *uide, Philiberti Marchini,*

Ordo baptizandi iuxta ritum S.R.E. Venetijs apud

Ioannem Gueniſcum, & ſocios anno 1575. niſi corrigatur.
Ordo Eccleſiaſticus circa doctrinam, Sacramenta, & Cæremonias in Ducatu Illuſtriſs. Ducis Bauariæ Friderici obſeruandus.
Ordo Prædicatorum à calumnijs vindicatus. *Vide Candor Lilij.*
Organon. *uide, Claudij Alberij.*
Orientalis Hiſtoria, *vide, Hiſtoria Orientalis.*
Origanus. *vide, Dauidis Origani.*
Origenes defenſus, ſiuè Origenis Adamantij Presbyteri amatoris Ieſu vita, virtutes, documenta, &c. Auctore R. P. Petro Halloix Leodienſi Theologo, donec corrigatur.
Originale peccatum depingentes, &c. *vide, Spiritus Sancti.*
De Origine Miſſæ. *vide, Antonius Anglus. Signa Sacra.*
De Origine Papatus Romani. *vid e, Papatus Romanus.*
De Origine, & rebus geſtis Turcarum. *uide, Ludouici, ſeu Laonici.*
De Originis peccato Diſputatio.
Originum Francicarum libri ſex Ioannis Iſaaci Pontani.
Origo Latij, vel Italiæ. *uide, Iacobi Hugonis.*
Origenſis. *Vide, Diſſertatio iuridico-politica.*
Ornæus. *uide, Ioannes.*
Ornatus Sacerdotij, & Imperij. *Vide, Hadriani Damnan.*
Orthodoxæ Confeſſionis Repetitio. *Vide, Academiarum.*
Orthodoxographa, hoc eſt Theologiæ Sacroſanctæ, & ſincerioris fidei Doctores, &c. donec expurgentur. *vide etiam, Monumenta Sanctorum Patrum.*
Ortholphus Marol t Francus.
De Ortu Monſtrorum. *vide, Martini Vuelnrichij.*
De Oſculis Diſſertatio. *vide, Iucunda de Oſculis.*
Oſiander Andreas.
Oſiander Lucas.

Oſiandriſmus, ſiuè acta Norimbergæ.
Oſtentorum Chronicon. *uide, Chronicon prodigiorum*
Oſtermincherus. *uide, Martinus.*
Oſualdus. *uide, Eraſmus.*
Oſualdus Betus.
Oſualdus Cyconius.
Otherus. *vide Iacobus.*
Otho. *vide, Antonius.*
Otho Brunsfelſius,
Otho Cerberus Pãbergen.
Otho Cornelius. *uide, Leo Allatius.*
Otho Gryphius Gorinus Cattus.
Otho Henricus.
Otho Hertzbergenſis. *uide, Andreas.*
Otho Origenſis. *uide, Diſſertatio Iuridico-politica,*
Otho Tigurinus. *uide, Epitome tractatus,*
Otho Vinerius.
Otho Vuerdmillerus.
Otho Vuiſſemburius, ſiue Lumburgenſis.
Otho Zander.
Othonellus Vida.
Othonis Caſmannis Rethoricæ, Tropologiæ præcepta, &c.
Othonis III. Vita. *vide Nicolai Ciſneri.*
Ottherus. *vide, Iacobi Ottheri.*
Ottingerus ſiue Hottingerus. *uide, Leo Allatius.*
Ouuenus, *uide, Ioannis Ouueni.*
Ouenus Guntherus.
In Ouidij Metamorphoſeos libros Commentaria, ſiuè narrationes allegoricæ, vel tropologicæ.
Oxonio Cantabrigien Egloga, *uide, Egloga*

P

PAbergen. *uide, Otho Cerberus.*
De Pace perpetua. *uide, Martini Scooki.*
De Pace Poloniæ. *uide, Conſilium Amio.*
Pacificationis controuerſiarum præparatio. *uide, Praſcheni.*
Pacificæ Alloquutiones. *uide, Hippolyti Marraccij.*
Pacificus à lapide, *uide, homo Politicus.*
Pacificus. *uide, Hermannus.*
Pacimontanus Balthaſſar, *vide etiam Verani Modeſti. Georgius Caſſander.*
De Pacis, & Belli iure. *uide, Hugonis Grottij.*
Pacis inter Reges Galliæ, & Hiſpaniæ Hiſtoriæ. *uide, Chronologia ſeptennaria*
Pacis Tuba. *uide, Tuba.*
Padre Naſo. *uide Ioannis Baptiſtæ Marini.*
De Padua. *uide, Marſilius,*
Pædalogia. *uide Petri Moſſellanij.*
Pediæ Peripateticæ. *uide, Iulij Clementie Scotti.*
Paganus. *uide Marci Pegani*
Pagninus. *uide, Theſaurus linguæ Hebraice.*
Inter Palatinos, & VVitembergicos Theologos acta, *uide Protocollum.*
Palatinatus Kednadod.
Palatinus. *uide Hartmannus,*
Palazzo degl'incanti, *uode Strozzi Cicogna,*
Palearius, *vide, Aonius,*
Palingenius. *uide, Heliac, Marcellus.*
Palladius. *uide Petrus.*
Pallas Rhætica Armata, & togata, Auctore Fortunato Sprechero,
Pallauicinus, *uide Ferrantis Pallauicini*
Palleologus, *uide, Iacobus*
Palmerius, *uide, Ioannes*
Pamphilus, *uide. Conſilium Pauli III.*
Panchus. *uide, Hieronymus*

In Pancirolum notæ. *uide, Henrici Salmud*
Pancratius, *uide, Andreas*
Pandocheus. *uide, Helias, Ioanues*
Panegyrici, *uide Ferrantis Pallauicini*
Panegyrica Admonitio, *uide Ioannis Althuſij*
Panegyrica Oratio, *uide Oratio Panegyrica*
Panegyricus de inſtitutione Collegij Germanici.& Vngarici à Hieronymo Cataneo ſcriptus anno ſæculari eiuſdem Collegij.
Panoplia omnium Illiberalium Mechanicarum, atque Sedentariarum artium cum imaginibus, Auctore Hartman Scoppero Nouoforenſi Norico.
Panormitana Veritas. *uide Franciſci Baronij*
Panormitani Conſilium, *uide, Conſilium Abbatis.*
Pantaleon. *Vide. Henricus. Annales, ſeù Tabula, Epitaphia,*
Paolo Antonio Foſcarino. *uide, Lettera del P. Maeſtro Paolo Antonio.*
Paolo Bozi Veroneſe, *uide, Tebaide ſacra*
M. Paolo Raffineſe, *uide Dello Scrupuloſo Conuinto.*
Fra Paolo Seruita. *vide, Apologia per l'oppoſitioni, Conſiderationi ſopra le Cenſure. Trattato dell'Interdetto. Epitaphium, Vita di Fra Paolo.*
Papa. *uide. Pontifex*
De Papæ auctoritate, & Poteſtate. *uide Dos Tractadus, Gulielmi Barclai. Antonij de Roſellis, viridarij ſomnum. Rogerij Vuiddinghroni. Antonij Poli. Alexandri Carerij. Henningi Arniſci.*
Papæ, & Chriſti Antiteſis. *uide Antiteſi.*
De Papæ, & Chriſti Euangelij comparatione, *uide, Folium idiomate gallico.*
Papæ, & Monarcharum ſcripta. *Vide, Scripta quadam,*
Papæ, & Moyſis Catalogus,
De Papæ Principatu. *uide, Barlaami Menaci.*
De Papæ Sacrificijs. *uide, de Sacerdotio*
Papalis Fiſcus, *vide, Fiſcus Papalis,*
Papalium, & diuinorum Canonnm Collatio. *vide, Collatio Diuinorum.*

Papa-

Papatus Romanus liber de Origine, progreſſu, atque extinctione ipſius.
Papienſis practica. *vide, Ioannis Petri de Ferrarijs.*
Papirij Maſſonij libri ſex de Vitis Epiſcoporum Vrbis Romæ. niſi fuerit ex correctis ab Auctore cum approbatione Magiſtri S. Palatij, *vide etiam Agobardi.*
Papiſtarum bellum. *Vide, Epitome belli*
Pappius. *vide, Ioãnnis Pappij.*
Pappus. *uide, Ioannes*
Paquius. *vide Antonius.*
Parabolæ Petri Lignei.
Paracelſus, *vide Theophraſtus.*
Paradiſo Cattolico per l'anime deuote.
Paradiſus Carmelitici decoris Auctore Marco Antonio Allegrè de Caſanate.
Paradoxos. *vide, Dialogus*
Paræus. *vide, Dauid.*
Paralellus errorum Maſſilienſium, &c. *vide, Cornelij Ianſenij,*
Paradoxicarum exercitationum decas, *vide, Aſtronomia microcoſmica.*
Paralipomemon rerum memorabilium.
Paralipomenon Abbatis Vſpergenſis. *vide, Conradi à Liecthenaù.*
Paralipomenon omnium rerum memorabiliũ à Federico II. vſque ad Carolum V. hiſtoriæ Abbatis Vſpergenſis, per quemdam ſtudioſum annexum.
Paraphraſes Pſalmorum. *vide, Ioannis Pici.*
Paraphraſis Cornelij Chaldaica in Sacra Biblia.
Paraphraſis in Matthæum. *vide, Deſiderij Eraſmi*
Paratitla in tres priores libros Codicis. Auctore Henrico Scotano.
Parauicino. *vide della Communione con Gieſù Chriſto.*
Parcherus Pſeudo Archiepiſcopus Cantuarienſis.
Parckurſtus. *vide, Ioannes.*
Parecbaſis, *vide, Scotia illuſtrior.*
Pareneſi di Franceſco de Franchi al Dottor Capriata.
Pareneticæ lectiones. *vide Lectiones.*

Parere d'vn Theologo intorno al cambio della ricorſa. *vide Diſcorſo, e Parere.*
Pariſienſe colloquium.
Pariſienſis Curiæ defenſio, *vide, Duareni.*
Pariſienſis Facultatis Cenſura. *vide Cenſura.*
Parinal *vide, Abregè dell hiſtoire.*
Parlamento miſtico d'Apollo. *Vide, miſtico Parlamento.*
Parochorum Lucerna. *vide Antonij Raguſij.*
Paroiſſiale meſſe, *vide Meſſe*
Parreſiaſtica Oratio. *vide, Oratio quedam.*
Parſon. *vide Petri Eigij*
Parthenius Litigioſus, *vide, Ventura de Valentijs*
Partitionum dialecticarum liber. *vide, Rodulphi Goclenij.*
Partus diſceptationum legalium. *uide, Valentini Arithmai.*
Paſalli Euangelium.
Paſchalis. *Vide Ioannes Aloyſius*
De Paſculo. *vide, Aulicus politicus.*
Paſqualigus. *vide, Sacra moralis Doctrina.*
Paſquilli Extatici, ſeù nuper è Cœlo reuerſi de rebus partim ſuperis, Partim inter homines in Chriſtiana Religione paſſim hodie controuerſis, cum Marphorio colloquium.
Paſquilli omnes, &c. omneſque conſcriptiones manuſcriptæ in quibus Deo, aut Sanctis, aut Sacramentis. aut Catholicæ Lccleſiæ, & eius cultui, aut Apoſtolicæ Sedi quomodocumque detrahitur.
Paſquilli omnes ex verbis Sac. Scripturæ confecti.
Paſquillorum tomi duo.
Paſquillus Fagius.
Paſquillus Germanicus.
Paſquillus Proſcriptus à Tridentino Concilio.
Paſquillus Semipoeta.
Paſquini, & Marphorij Hymnus in Paulum III.
Paſquino in eſtaſi. ſeù Paſquilli extatici. *Vide, Paſquilli Extatici.*
Paſquino Pignoni. *Vide, Compendio della Vita.*

paſſa-

Paſſatempo Carneualeſco. *uide, Gondola à tre remi.*
Paſſauienſis. *vide, Chriſtophorus Ireyus.*
Paſſeratius. *vide, Marci Antonij Arnaldi.*
Paſſi. *vide, Gioſeppe.*
Paſſio Martini Lutheri ſecundum Marcellum.
De Paſſione Chriſti. *vide, Nicodemus. SS. Patrum meditationes.*
Paſſiones animæ. *vide, Renati des Chartes.*
Paſſionis Dominicæ Meditationes. *Vide, Meditationes.*
Paſſionis Hortulus. *vide Hortulus.*
Paſtor. *vide, Filij Paſtor*
Paſtorali amori. *vide Tomaſo Stigliani,*
Paſtoris, *vide Adamus. Piguatto Graſſo.*
De Patrum Eccleſiaſticorum authoritate, officio, &c. *Vide de Auctoritate.*
Paſtorum Iſagoge. *vide Breuis Paſtorum.*
Paſtorum Margarita.
Patheshul. *vide Petrus*
Patiens, ſeu Gedultig. *Vide Petrus Gedultig*
De Patrio Iure, *Vide Petri Ærodij*
De Patrijs Illuſtrium Virorum. *Vide Dialogus de Patrijs.*
Patritius. *Vide, Franciſci Patritij. Chiromantia libri omnes*
Patritius Coeburnus
Patrum Sententiæ de officio Rectorum Eccleſiæ, *Vide centum, & quattuordecim.*
Patrum Vitæ. *Vide. vitæ Patrum.*
Pauli Benij Eugubini liber *cui titulus eſt.* Qua tandem ratione dirimi poſſit controuerſia, quæ in præſens de efficaci Dei auxilio, & libero arbitrio agitatur, &c.
Pauli Diaconi Hiſtoria impreſſa Baſileæ 1569. niſi deleatur Epiſtola, quæ habetur in eius principio cum non ſit probati auctoris.
Pauli Dolſcij pſalterium Græco Carmine verſum cum præfatione Philippi Melanchthonis.
In S. Pauli Epiſtolas Expoſitio, ſeù Commentarij. *Vide, Iacobi Fabri. Expoſitio in Epiſtolas.*

Pauli Quarti Papæ Romani Epiſtola conſolatoria, & hortatoria ad ſuos dilectos filios.
De Pauli V. Cenſuris, & Interdicto in Rempublicam Venetam libri omnes, & ſcripturæ.
F. Pauli Seruitæ. *Vide Fra Paolo Seruita*
Pauli Tertij Conſilium. *Vide Conſilium.*
In Pauli III. Epiſtolam Scholia. *Vide Scholia.*
Paulus Commodus.
Paulus Conſtantinus Phrygio.
Paulus Crellius.
Paulus Daſypodius.
Paulus Dolſcius, *uide etiam Pauli Dolſcij*
Paulus Donatus. *uide Ioannis Pauli*
Paulus Eberus.
Paulus ab Eitzen,
Paulus Erynacus. *Vide Sanctorum Patrum de Gratia Chriſti*
Paulus Fagius. *Vide etiam Hiſtoria vera, Targum, ideſt paraphraſis, Commentaria Rabbi Salomonis*
Paulus Florenius.
Paulus Ioannes Alciatus,
Paulus Keinerius.
Paulus Roſellus. *Vide, Lucij Pauli Rhoſelli*
Paulus Ritius Iſraelita.
Paulus Scalikius.
Paulus Suerinenſis. *uide Simon Pauli.*
Paurmeiſterius. *uide Tobias.*
Paynè. *Vide, Petrus. Thomas. De Peccato originis Diſputatio.*
De Peccatorum conſolatione. *vide Belial.*
Peccatum originale depingentes, &c. *uide Spiritus Sancti Figura.*
Il Pecorone, *uide Gio: Fiorentino.*
P. Pedro Biuero, *Vide, Epiſtola Al Eminentiſs. y Reuerendiſſ. Epiſtola Petri*
Peiferus. *uide Dauid.*
Pelacherus. *vide Moyſes*
Pelhrzimouu. *vide Nicolaus*
Pellegrino, *Vide, Conditioni di Abbas Rè di Perſia,*

Pelle-

Pellegrinus. *Vide, Antonij Pellegrini. Lucerna in-extinguibilis.*
Pellicanus Conradus,
Pellicanus Rubeaquenſis. *vide Leonardus.*
Pelizarius. *vide, Franciſci Pelizarij.*
Pennotius. *uide Bernardini Pennotij.*
Peralta. *Vide de la Poteſtad.*
Perca. *Vide Conradus,*
Perduellionis Actio. *uide Actio perduellionis*
Peregrinatio Hieruſalem. *Vide Petri de Virrea*
Peregrinatio votiua. *vide diſſertatio Synodalis*
Peregrinus Proteſellanus. *vide Ioannis Peregrini*
Peregrini, & Philopatris mors. *vide, Luciani Samoſatenſis.*
Peregrinus, *vide Iacobus.*
Pereira. *Vide, Ioannis de Solorzano. De Manu Regia.*
Perez de Gueuara. *vide, Iuizio de Salomon*
Perez Relationes. *uide Antonij*
De Perfectione eminentiſſima Deiparæ Virginis, Auctore Io: Maria Zamora Vtinenſi.
De Periculis Christianiſſimi Regis, *Vide, de Chriſtianiſsimi &c.*
Periculum Academicum. *vide, Valentini Arithmæi.*
Peripateticæ pædiæ, *Vide Iulij Clementis Scotti*
Peripateticarum veſtigationum defenſio. *Vide Defenſio veſtigationum*
Periſterius, vel Periſterus. *Vide Hieronymus. Vuolphangus*
De Periurio. *uide. Cyriaci Herdeſiani*
Perkintius. *uide. Gulielmi*
Perlitius. *uide, Georgius*
Perren. *uide Franciſcus.*
De Perſecutione Barbarorum
De Perſona. *uide Laurentij Vallæ.*
De Perſona vna, & naturis duabus in Chriſto. *vide, Iacobi Sehecij.*
Pertuchius, *uide Chronicon Portenſe*
Peſtilentiale Hodegeticum. *uide, Hodegeticum.*
De Petra Placentinus. *uide Petri Antonij*
Petrçus. *uide Henricus, Henrici Petri.*

Petrarca. *vide alcuni importanti luoghi*
Petri de Abano Elementa magica.
Eiuſdem opera geomantiæ, & de omni genere diuinationis.
Petri Ærodij de Patrio iure
Petri de Alua, & Aſtorga Opera ſequentia.
Nodus indiſſolubilis de conceptu mentis, & conceptu ventris, *ſeù ſub alio titulo*. Funiculi nodi indiſſolubilis de conceptu mentis, & conceptu ventris.
Prodigium naturæ, & portentum gratiæ.
Sol Veritatis cum ventilabro Seraphico pro candida Aurora Maria.
Petri Antonij de Petra Placentini de iure quæſito per Principem non tollendo.
Petri Aretini Opera omnia.
Petri Eigij Stralſunden Pomerani, &c. Quæſtiones iuris, tàm ciuilis, quàm Saxonici editæ cura Ludonici Parſon.
In S. Petri Epiſtolas Commentaria, *uide*, *Io: Baptiſtæ Folengij*
Petri Fernandez de Villegas Archidiaconi Burgenſis Floſculus Sanctorum
Petri Frideri Mindani hæretici de proceſſibus, mandatis, & Monitorijs.
Petri Fridericus, ſeù Fridericus Petri,
Petri Gambacurtæ Commentariorum de immunitate Eccleſiarum in Conſtitut, Gregorij XIV, libri octo.
Petri Guntheri Rethorica, niſi expurgetur. *Vide etiam Iacobi Spiegelj*,
Petri Lamentationes. *Vide lamentationes*
Petri Lignei parabolæ.
Petri Matthæi Septimus Decretalium.
Petri Moſellani Protegenſis Pædalogia in puerorum vſum conſcripta.
Petri Piccharelli opuſcula theologica. quæ ſunt.
Expoſitio verborum inſtitutionis Cœnæ Domini ex cap. 26. Matthæi.
Diſſertatio de Miſſæ annexis

Diſſer-

Diſſertatio de imaginibus habita ad Fanum Germani coram Regina Matre
Appendix ad diſſertationem de miſſa, & Maldonati duabus prælectionibus in pſalm. 100. ad V. E. P.
De Petri Primatu. *Vide Beati Rhenani*,
Petri Romani circulus diuinitatis,
Petri Sarpi de iure aſylorum.
Petri Victoris Caretani Cronologia ſeptem annorum.
Petri de Virea Peregrinatio in Hieruſalem.
Petri de Vrries, *liber inſcriytus*, Æſtiuum otium, ad repetitionem ritus 235. Magnæ Curiæ Vicariæ Neapolitanæ
Petrius. *vide Andreas*
De SS. Petro, & Paolo, quod ſint vnum Eccleſiæ Caput *Vide, Dell'Auctorità. Epiſtola, Le Grndeur. Epitome tractatus. Libri omnes, & quicumque libelli.*
Petroburgenſis. *uide. Scamblerus.*
Petroſellanus. *vide Ioannis Peregrini.*
Petrus Abailardus.
Petrus Ægydius. *vide, Enchiridion Principis*
Petrus Artopæus.
Petrus Berexatius.
Petrus Biuerus. *vide, Epiſtola Petri Biuerÿ, Epiſtola al Eminentiſſ. y Reuerendiſſ.*
Petrus Boſſinus.
Petrus Boquinus.
Petrus Brubachius.
Petrus Caſſiodorus.
Petrus Cenedo *vide, Practica quæſtiones.*
Petrus Charron. *vide, De Sapientia*,
Petrus Cholinus.
Petrus Cioffus. *vide, Quæſtiones quatuor*,
Petrus Clarke.
Petrus Dathenus.
Petrus Dreſdrenſis, vel Dreſdenſis,
Petrus Dillerus.
Petrus Dogninus.
Petrus Ferrarienſis.

Petrus de Ferrarijs. *vide Ioannis Petri.*
Petrus Gedultig, ſeù Patiens.
Petrus Glaſſer.
Petrus Gonzales, *vide, de Lege politica*
Petrus Haſtitius.
Petrus Halloix, *vide, Origenes defenſus,*
Petrus Ioannes de Villa Sereiatum.
Petrus Landsbergius, vel Lindemburgius.
Petrus de Marca. *vide. de Concordia Sacerdotij, & Imperij, & D. Hiacintho Meſades.*
Petrus Marcant. *vide, Sanctificatio S. Ioſeph.*
Petrus Martyr Vermylius
Petrus Martyr Veruugus
Petrus de Marzilla. *vide. Concilij Tridentini Decisiones.*
Petrus Miſnen.
Petrus Mochius. *vide, Dialogus Petri Mochij.*
Petrus Molinæus
Petrus Olerius
Petrus Palladius.
Petrus Patheſul.
Petrus Paulus Nochteſterus
Petrus Paulus Vergerius
Petrus Paynè Anglus
Petrus Pithæus. *Vide, Opuſcula duo.*
Petrus Pomponatius de incantationibus;
Petrus Ramus
Petrus Rinauus
Petrus Sebiuilla
Petrus Similerus
Perrus Statorius
Petrus Stuppanus, *Vide, Ioannis Petri.*
Petrus Treuuer
Petrus Trimorshein
Petrus à Valle clauſa. *Vide, De Immunitate Cyriacorum.*
Petrus Vincentius de Marzilla, *Vide. Decreta Concilij Tridentini.*
Petrus de Vineis. *vide, Querimonia Friderici Secundi.*

Petrus Viretus.
Petrus Vualdus
Petrus Vuaremburg ab Altemkirchen.
Petrus Vuartes, vel Vartes
Petrus Vuirth
Peucerus. *uide Gaſpar.*
Pezelius. *uide, Chriſtophorus*
Pfeffinger. *uide, Ioannes.*
Philariſmus
Philander Philanaz de natura, & medijs Ieſuitarum.
Philarcus, *uide, Valerius*
Philargyrus. *vide, Matthaus*
Philetimus. *Vide, Somnium Hypponenſe*
Philiberti Marchini Nouarienſis de Sacramento Ordinis abſolutiſſimum opus, donec corrigatur.
Eiuſdem bellum diuinum effusè, & diligentèr explicatum, donec corrigatur.
Philippe Garnier. *Vide, Dialogues*
Philippi Camerarij Opera horarum ſucciſiuarum; ſiuè meditationes hiſtoricæ.
Philippi Catti liber aduerſus Henricum Bruſuicenſem.
Philippi Mornaij, ſeu Mornei liber inſcriptus Myſterium iniquitatis
Eiuſdem de Sacra Euchariſtia in quatuor libros diſtiuctum in quo eius inſtitutio, celebratio doctrina in primitiua Eccleſia, quæ fuerit, & miſſa quando, quomodo, quibus gradibus in ipſius locum primum irrepſerit, &c. explicatur.
Sicut & alia omnia eius opera
Philippus Delbrunerus
Philippus Dirixon, qui ſuos Anabaptiſmi fœtus ſcribit literis P. D.
Philippus Felſinius.
Philippus Gerrarde.
Philippus Keiſer, vel Cæſar.
Philippus Lonicerus, *uide etiam. Theatrum hiſtoricum ſiuè Promptuarium. Chronica Turcica,*

Philippus Marbachius.
Philippus de Marnix, Dominus de S. Haldegonda.
Philippus Melancthon, *vide etiam Vita iuuentutis. Commentarius de Angelo. Pauli Dolſcij.*
Philippus Merzilius
Philippus Mornæus Pleſſeus. *Vide etiam Philippi Mornai.*
Philippus Nelbrumerus, vel Heilbrunnerus.
Philippus Nycol.
Philippus Ruſticus.
Philippus Vuagnerus.
Philireus, *Vide, Diſcurſus hiſtorico-politicus*
Philolethes.
Philologica diſſertatio. *Vide, Iucunda de oſculis.*
Philologicum Lexicon. *Vide, Lexicon Philologicum.*
Philologus. *vide, Ioannes. Iouas.*
Philonus Rugo. *Vide, Ioannes.*
Philopater Iræneus, *Vide Vindiciarum Catholicorum*
Philopatris mors. *Vide Luciani Samoſatenſis.*
Philoſophemata Gulielmi Ameſij.
Philoſophia Amoris.
Philoſophia moralis Chriſtiana, Auctore Ioanne Camerario Presbytero.
Philoſophia noua. *Vide Franciſci Patritij.*
Da Philoſophia Sacra. *Vide Franciſcus Valeſius.*
Philoſophica opera Rhenati des Chartes. *Vide, Rhenati dee Chartes.*
Philothæus Irenæus Eupolitanus.
Philoſophorum, & Medicorum antiquitatis principia. *vide Manuale rerum admirabilium.*
Philoxenus Melandrus. *Vide, Actio perduellionis.*
In Phocylidis poemata Commentaria. *Vide, Viti Amerbachii.*
Phraſes hebraicæ, quæ in veteri teſtamento habentur.
Phraſes Sacræ Scripturæ, quamdiù non fuerint ab Inquiſitoribus Generalibus recognitæ,
Phraſium, & vocabulorum Sylua. *vide, Henrici Decimatoris.*
Phreigius, *vide, Thomæ Phreigij.*

Phy-

Phyſica Hiſtoria. *Vide, Roberti Flud.*
Phyſica Hyponemata, Auctore Daniele Sennerto, donec corrigantur.
Phyſicæ ſpeculum. *uide, Rodulphi Gocleni.*
De Phyſionomia. *Vide, Antonij Pellegrini. Bartholomæi Coclitis.*
Pia Concordia. *Vide, Concordia Pia.*
Piæ, & Chriſtianæ Epiſtolæ cuiuſdam Serui Ieſu Chriſti, de Fide operibus, & Charitate. *Vide etiam Gratia Dei de Monte Sancto.*
Pici Carthuſienſis Paraphraſes. *vide, Ioannis Pici*
Pierre de Gilles. *Vide, Hiſtoire Eccleſiaſtique*
Pierre do Molin. *Vide, Reſponſe à quattre demandes*
M. Pierre Pithoù. *Vide. Truictes des Droit. Le Capucin.*
Pietas Ioannis Barclai. *Vide Ioannis Barclai.*
Pietr'Antonio Archidiacono, *Vide Trattato dell'Interdetto.*
P. Pietro Silero. *vide. Due Prediche*
Pietro Soaue Polano *vide, Hiſtoria del Concilio Trident.*
Pietro della Valle. *Vide Conditioni di Abbas,*
Il Pignatto graſſo Franciſci Paſtoris de Monopulo.
Pignone. *Vide Compendio della vita*
De Pij Viri Officio. *vide Verani Modeſti. De Officii Pij.*
Pikilntonius Pſeudo-Epiſcopus Dunilmenſis.
Pinſerus. *vide, Veteranus.*
Il Piouano, cioè ſedici ſermoni compoſto da meſſer Vittor de Popoli, Piauano di San Germano.
Pirkaymerus. *Vide Bilibaldus.*
Pirrus, *Vide, Notitia Sicilienſium.*
Piſæus. *vide, Lucius.*
Piſanum Concilium. *Vide, Concilium.*
Piſcatorius. *Vide, Elegia aliquot. Ioannes, Ieremias*
Piſtorius. *vide, Flegia aliquot. Ioannes, Ieremias.*
Pithæus. *vide, Opuſcula duo.*
Pithoù, *vide Traitez des droicts. Le Cappuccin.*
Pittagorico ſiſtema, *vide, Lettera del P. M. Paulo Antonio Foſcarino.*
Fr. Pius Marianus à Conceptione. *vide, Vocabularium trilingue,*

Pium

Pium Conſilium ſuper Papæ Sfondrati dicti Gregorij XIV. Monitorialibus (vt vocant) litteris, &c. à Tuſcano Bercheto Lingonienſi, è Gallico ſermone in latinum conuerſum.
Pleſſeus, *Vide Philippus Mornaus*.
Planctus Auguſtinianæ Veritatis in Belgio Patientis.
Plata Romano. *Vide, Che le Donne*.
Platterus. *uide, Thomas*.
Plauſus Luctificæ mortis, *Vide, Euſebij Candidi*
De Plebis iure, *vide. Dauidis Blondelli*,
Ploug Noctingamienſis. *Vide, Ioannis*.
Poach. *Vide, Andreas*.
Poemata collecta à Gulielmo Grotio. *uide Hugonis Grottij*.
Poemata de corrupto Eccleſiæ ſtatu, *uide. Varia Doctorum*.
Poemata. *uide, Iulij Cæſaris Scaligeri, Ludouici Paltij, Georgij Victorij*.
Poemata varia Doctorum, niſi corrigantur.
Poematum Farrago. *Vide, Farrago*.
Poematum liber. *uide, Ioannis Fabritij Montani, Franciſci Franchini*.
Poematum libri ſeptem. *uide, Brunonis Heidelij*.
Poematum noua editio, *uide, Dominici Baudij*.
De Pœnis Criminalibus, *vide, Tragica ſeu Triſtium Hiſtoria*.
De Pœnis Diſputatio.
Pœnitentiariæ Taxa. *vide, Praxis, & Taxa*.
Poetarum Gallorum delitiæ. *vide, Ranutij Cherij*,
Poetica officina, *vide, Danielis Angelo-cratoris*,
Pogij Florentini Facetiæ.
Poinettus, *vide, Ioannes*,
Polanus. *vide, Hiſtoria del Concilio Tridentino*
Polianthea, *vide, Nouiſſima Polianthea*.
Polingramus. *Vide, Franciſci Polingranij*.
Politus, *Vide Ambroſij Catharini*.
De Politia Monarchica Eccleſiæ, *Vide, Edmundi Richerij Opera*.

Politica Doctrina. *vide Henningi Arniſei*.
Politica che vſano in queſti tempi i Prencipi, *vide Dialogi politici*.
De Politica, & Eccleſiaſtica poteſtate. *vide, De Eccleſiaſtica, Edmundi Riccherij*.
Politica generalis. *Vide Ioannis Angelij*.
Politica Imperialis, ſiuè Diſcurſus politici ex Bibliotheca Melchioris Goldaſt.
De Politica Lege. *Vide, de Lege Politica*
Politica Liuiana, *Vide, Gaſparis Facci*.
De Po litica Maieſtate. *uide, Iacobi Bornitij*,
Politica methodicè digeſta, *vide Ioannis Althusij*.
De Politica Militia, *vide, De Militia politica*
Politicarum diſputationum Acies. *vide, Acies*.
Politicarum materiarum proportio. *Vide, Collegium politico-iuridicum*,
Politicarum obſeruationum libri octo, *vide, Speculum Aulicarum*.
Politicarum quæſtionum libri. *vide, Epimetron auctarium*.
Politici, e militari diſcorſi. *Vide, Diſcours politiques*.
Politici Aphoriſmi, *Vide Aphoriſmi Politici, Epimetron Auctarium*.
Politico-hiſtoricus liber. *Vide, Barthelomæi Agricola*,
Politica-iuridica diſputatio. *Vide, Chriſtophori Beſoldi*.
Politico-iuridicum Collegium. *uide Collegium*,
Politico-iuridicus diſcurſus. *Vide, Ventura de Valentijs*.
Politico teſoro. *vide, Teſoro Politico*,
Politicorum liber. *vider Zaccharia Fridenreich*
Politicum Collegium, *vide, Collegium politicum*,
Politicum Commentarium. *vide Henrici Arniſei*
Politicus diſcurſus, *Vide. Diſcurſus Hiſtorico-politicus*.
Politicus homo, *vide, homo politicus*.
Polletta. *vide, Lucerna inextinguibilis*.
Pollius, *vide, Ioannes*.

De Poloniæ pace ſtabilienda. *vide. Conſilium datum amico.*

Polus Venetus, *vide, Antonij Poli.*

Polycarius. *Vide, Ioannes,*

Polydori Virgilij de inuentoribus rerum, ille, qui ab hæreticis auctus, & deprauatus eſt, prohibetur. expurgatus verò. & excuſſus Romæ iuſſu Gregorij XIII. 1576. permittitur.

Pomeranus. *Vide etiam Matthia Stephani, Petri Eigij, Burgenhagius. Ioannes, Ioannes Burgenhagius. Knistro, Laurentius Tubius,*

De Pomis. *vide. Dauid,*

Pompa triumphalis. *vide Laurentij Banch,*

Pompei Barbæ liber, de Secretis naturæ.

Pomponatius. *uide Petrus.*

Pontanus, *Vide, Dialogus rerum. & Vrbis Amſtolodamenſium, Ioannis Iſaaci*

Pontifical Hiſtoria. *Vide Hiſteria Pontifical,*

De Pontifice Maximo Ieſu Chriſto. *vide de Ieſu Chriſto Pontifice, &c.*

De Pontifice Romano tractatus breuis additus tom. 4. in 2. 2. S. Thomæ de conſcientia, P, Andreæ Lao, donec corrigatur; correctus verò iuxtà impreſſionem factam Romæ typis Iacobi Dragondelli 1663. permittitur.

Pontificiæ iuriſdictionis Hiſtoria, *Vide, Hiſtoria Pontificia Iuriſdictionis,*

Pontificij, & Ciuilis iuris differentia. *uide, Cunradi Ritterhusij.*

Pontificij Laquei, *uide, Laquei.*

Pontificij Oratoris legatio in Conuentu Norimbergenſi.

Pontificij Secretarij Actiones *uide Actiones duæ,*

De Pontificijs inſidijs. *uide, Quarela.*

De Pontificis poteſtate. *uide, De Papa Auctoritate, & poteſtate,*

Pontificum Commentariolus. *uide, Hadriani Damnan.*

De Pontificum Poteſtate in Societatem Ieſu. *vide Iulij Clementis Scotti*

Pontificum Romanorum Series. *vide Nomenclator*

Pon-

Pontificum Romanorum Hiſtoria. *Vide, Hiſtoria Pontificum.*
Pontificum Romanorum Vitæ. *vide, Vita Pontificum Romanorum.*
Pontiſella, *vide, Ioannes,*
De Popoli. *uide il Piouano,*
De Populi in Principem legitima poteſtate, *uide, Vindicia contra Tyrannos;*
Porta. *Vide, Conradus, Summarium omnium controuerſiarum de' miracoli.*
Portenſe Chronicon, *uide Chronicon Portenſe*
Porto, *uide, Trois Tables,*
Portus, *uide Æmilius, Franciſcus,*
Poſſelius. *uide, Ioannes.*
Poſſeuinus, *uide Lettera d'Antonio Poſſeuino,*
Poſſiacum Colloquium.
Poſtellus. *Vide, Helias Pandocheus, Ioannes Gulielmus.*
Poſtillæ Draconis per annum.
Poſtillæ maiores.
Dela Poteſtad ſecular en los Eccleſiaſticos por la Oeconomica, y politica por el Doctor Narcis Peralta.
Poteſtas Regia quæ. *uide, Quæ Regiæ poteſtas.*
De Poteſtate Eccleſiaſtica. *uide, Loci communes, De Eccleſiaſtica.*
De Poteſtate Epiſcoporum. Abbatum, &c. *uide, Stephani d'Aluin.*
De Poteſtate Imperatoris. *uide, Antonij de Rhoſellis.*
De Poteſtate Iudicum ſæcularium in Eccleſiaſticos. *vide. Bartholomæi Milletot.*
De Poteſtate Papæ, an, & quatenus in Reges. & Principes ſæculares ius. & imperium habeat Gulielmi Barclai I.C. liber poſthumus. *vide etiam, de Papæ auctoritate, & poteſtate.*
De Poteſtate Paſtorum Eccleſiæ. *vide, de auctoritate, officio, &c.*
De Poteſtate Prælatis Eccleſiæ.atque Principibus com miſſa. *vide, Diſputatio inter Clericum, & militem Viridarij ſomnium.*
De Poteſtate Principum in populum ſemper inuiolabili

bili libri tres. *Vide etiam, vindiciæ contra Tyrannos.*

De Poteſtate Regis Romanorum. *Vide, Dominici Arumei.*

Poteſtatis Regiæ, & Eccleſiaſticæ differentia. *vide, De vera Differentia.*

Pouchenius, *vide Andreas.*

Poza. *vide, Ioannis Baptiſtæ Pozæ,*

Practica muſica Hermanni Finchij.

Practica noua imperialis. *uide, Benedicti Carpzouij.*

Practica Papienſis, *vide, Ioannis Petri de Ferrarijs*

Practicæ Quæſtiones Canonicæ, & Ciuiles deſumptæ ex Codicibus manuſcriptis Petri Cenedo, recognitæ, & auctæ ab eius Germano fratre Ioanne Hieronymo Cenedo. donec corrigantur.

Practique du Droit, *vide Stephani Baunij.*

Le Pratique morales des Ieſuites.

Practico-theorica diſſertatio. *vide, Bartholomæi Alechthroebora.*

Prado de la mancha, *vide, Exercito Limpio.*

De Præcellentia Epiſcopalis dignitatis, deque Epiſcopi functionibus, at poteſtate. Auctore Mauritio de Alzedo Cantabro, &c. donec corrigatur.

Præcepta Rethoricæ. *Vide, Othonis Caſmanis.*

De Præceptis decem. *vide, Tabulæ duæ.*

De Præceptis Dominicis. *Vide, Conciones de decem Praeceptis.*

Præceptorum Epitome. *Vide, Epitome decem præceptorum,*

Præceptorum expoſitio, *Vide, Expoſitio Symboli Apoſtolorum.*

De Prædeſtinatione. *uide, Sententia de Diuina Prædeſtinatione.* Ferdinandi de las Infantas. *Incertezza accertata noua Concordia.*

Prædicationes carmine conſcriptæ. *Vide, Nicolai Roddingi.*

De Prædictionibus, Viſionibus. Reuelationibus. *vide Magica, ſeu Mirabilium.*

Prædictionum obſcurarum liber. *Vide, Merlini Angli,*

Præ-

Præfatio in Alchoranum, *vide, Mahometis Saracenorum Principis*.

Præfatio in Decalogum, *Vide, Epiſtola, & Præfatio*,

Præfatio in Epiſtolam S.Pauli. *Vide, Friderici Frego ſi*.

Præfatio ad Hiſtoriam Concilij Tridentini. *vide, Hiſtoria del Concilio Tridentino*.

Præfatio Iacobi Hartelei in quinquaginta Comicorum ſententias greco-latinas.

Præfatio in Pſalterium. *Vide, Pauli Dolſcij, Pſalterium Translationis veteris*.

Præfatio in Vitas Patrum. *uide, Vitæ Patrum*.

Præfationes Adami Theodori, *Vide, Adami Theodori*.

Præfationes in Alchoranum. *Vide, Alchoranus*.

Præfationes Argentinæ impreſſæ. *Vide. Franciſci Zabarellæ*.

Præfationes in Indicem expurgatorium. *Vide. Ioannis Pappij*,

Præfatiuncula in diſputationem de ridiculis. *Vide, Oratio Marci Antonij Arnaldi*,

De Præferentijs Creditorum. *Vide, Hermannus Meyſer*,

De Prælatorum Eccleſiæ poteſtate. *Vide, Diſputatio inter Clericum, & Militem*.

Præludia Apologiæ Teneramundanorum Brigittanorum contra libellum ſub nomine R.D.Cornelij Ooms editum, & intitulatum Vindiciæ pro Per Illuſtri.& Reuerendiſs.D.Antonio Trieſt,&c Auctore Ægidio Molarcha.

De Præmijs in Republica decernendis. *Vide, Iacobi Bornitij*.

Præparatio pacificationis controuerſiarum. *vide, Praſcheni*.

Præparatio mortis. *Vide, Franciſci d'Euia*.

De Præparatione ad Euchariſtiam. *Vide, De Digna*.

Præpoſitus. *Vide. Iacobus*.

De Prærogatiua Principum. *Vide, Bernardi Zeritzij*.

Præſcriptionum Theologicarum libri duo. *Vide, Iacobi Lectij*.

De Præſtigijs Dæmonum. *Vide, Ioannis Vuieri. Magica, ſeu Mirabilium.*

Præſtonus. *Vide, Appellatio Thomæ Praſtonis.*

Pætorius. *Vide, Abdias. Zaccharias,*

De Praga. *Vide, Hieronymus.*

Pragenſis Elcanon.

De las Pragmaticas del Reyno di Sardegna. *Vide, de las Leyes, y Pragmaticas.*

Praſcheni, ſiuè præparatio pacificationis controuerſiarum, quæ exortæ ſtatim poſt milleſimum à Chriſto annum in immenſum his ſexcentis elapſis annis excreuerunt, per Ioannem Gordoniū Huntleoſcotum.

Prati. *Vide, Auuiſi di Parnaſo.*

Prattica per aiutare à ben morire anco per quelli, che ſolo ſanno leggere, e per imparare à ben viuere,&c. compoſta da Gio: Battiſta di Vilela.

Prattica de Caſi di Conſcienza, ouero ſpecchio de Confeſſori del R. P. F. Nicodemo di Firenze Minore Oſſeruante di S. Franceſco, donec corrigatur.

Prattiche Spirituali del P. Luigi Sidereo. *vide, Camino del Cielo.*

Prattico riſtretto delle deuotioni, &c. *Vide, Libelli quidam.*

In Praxim beneficiorum Eccleſiaſticorum introductio *Vide Antonij Fabritij,*

Praxis Confeſſariorum, tractatus magnopere neceſſarius ad munus Confeſſarij, Auctore Carolo Baucio, donec corrigatur.

Praxis Criminalis. *Vide. Iodoci Damhauderi.*

Praxis Epiſcopalis. *Vide, Thomæ Zerolæ.*

Praxis Logica. *Vide, Ioannis Scholij.*

Praxis, & taxa officinæ Pœnitentiariæ Papæ *ab hæreticis deprauata.*

Precationes Bibliæ.

Precationes Chriſtianæ ad imitationem Pſalmorum.

Precationes Dominicæ Gryphij. *Vide etiam Dominicæ precationis.*

Pre-

Precationes nouæ. *Vide, nouæ precationes.*
Pecationes piæ pro formandis conſcientijs. *Vide, Meditationes, & Precationes.*
Precationes Pſalmorum per Ioannem Homburgiũ latinitate donatæ.
Precationum aliquot, & piarum meditationum, Enchiridion. *vide etiam, Enchiridion.*
Precatiunculæ græcè impreſſæ cũ latina verſione. *Vide, Oratio Dominica,*
Precedenze all'Apologia della Confeſſione Vuittembergenſe.
Preces deuotiſſimæ ad Beatiſſimam Virginem, &c. à F. Clemente Ottardo, &c.
Precum formulæ. *Vide, Formulæ precum. Agenda, ſeù formulæ.*
Predica di Marc'Antonio de Dominis, *vide, Marci Antonij de Dominis.*
Prediche due Cattoliche. *vide, Due Prediche,*
Premiere Apologie pour Monſieur de la Badie è pour la iuſtice de ſa declaration.
Premiere Lettre. *vide, Epiſtolæ decem, & octo.*
Prencipe Hermafrodito. *vide, Ferrantis Pallauicini.*
Il Prencipe Nigello di Guid'Vbaldo Benamati.
Delli Preti, e delle Monache Matrimonio. *vide, Matrimonio.*
Preuues des libertez de l'Egliſe Gallicane.
Priapeia, quæ vna cum Virgilio circumferri ſolet.
Priere pour demander à Dieu la grace d'vna veritable, e parfaite conuerſion.
La Prigionia del Caualier Marino. *vide, Ioannis Baptiſtæ Marini.*
De Prima Philoſophia. vide, *Rhenati des Chartes.*
De Primatu Petri. *uide, Beati Rhenani.*
De la Primautè en l'Egliſe, ou de la Hierarchie d'icelle par François Veron Lecteur, & Predicateur du Roy pour les controuerſes.
De Primitiuo anno. *vide, Hieronymi Vecchietti.*
Primus Tuberus Carniolanus.
De Principatu Chriſti. *Vide, Auguſtini de Roma.*

De Principatu inter Prouincias Europæ,&c. *vide Friderici Achillis.*

De Principatu Papæ. *vide, Barlaami Monachi.*

De Principatu rectè adminiſtrando. *Vide, Commentariorum de Regno.*

Pro Principibus Catholicis Vindiciæ, *Vide, Ioannis Barclai.*

Principis inſtitutio.

Principis, & Magiſtratus Enchiridion. *Vide, Enchiridion.*

De Principis in populos poteſtate. *uide, Vindiciæ contra Tyrannos. De Poteſtate Principum.*

De Principum iure. *uide, Rogerij Vuiddinghtonij.*

De Principum. (quibus electio Imperatoris in Germania commendata eſt) origine, ſeù inſtitutione liber vnus Simonis Schardij.

De Principum ſæcularium dominio, vel poteſtate. *Vide, Guglielmi Baret. Viridarij Somnium. Diſputatio inter Clericum, & militem,*

Priſbachius. *vide, Vuolphangus.*

De Priſca, & recenti immunitate Eccleſiæ,& Eccleſiaſticorum libertate, generales controuerſiæ in duos libros diſtinctæ, &c. Auctore Mario Cutellio Villæ Roſatæ Comite.&c.

Priuilegia Regularium Brunonis Caſſaingh.

De Priuilegiatis caſibus. *vide, Bartholomæi Miletot.*

Probatio Spiritus Ieſuitarum. *vide, Anatomia Societatis Ieſu.*

Problemà de Romanæ fidei Catholichiſmo, *Vide Gulielmi Pekinſi.*

Problemata Sacræ Scripturæ. *uide, Franciſci Georgij.*

Problematum Miſcellaneorum Antariſtotelicorum Centuria dimidiata ad DD. ſtudioſos in Academia Leydenſi à Ludouico Rauzeo directa.

Probus. *vide, Antonius.*

De Proceſſibus exequutiuis, *vide, Matthæus Colerus.*

De Proceſſibus, mandatis. & monitorijs, *Vide, Petri Fridtri,*

De Proceſſione Spiritus Sancti. *vide. Collectanea demonſtrationum.*
Proceſſus conciſtorialis Martyrij Ioannis Huſs.
Procopius Luparius,
Prodigiorum Chronicon. *vide, Chronicon.*
Prodigium naturæ. *Vide Petri de Alua, & Aſtorga.*
Profeſſion des Religieux. *vide, de l'auterite dù Roy.*
Prognoſtica. prouerbia, & diſcurſus. *vide, Hieronymi Meſſij.*
Prohibitorum librorum quidam Elenchus. *Vide, Librorum omnium.*
Prologus in Theologiam naturalem. *vide, Raymundi de Sabunde,*
Promptuarium allegoriarum diſtributum in centurias 18. & ſupra, Auctore Ioanne Botſacco.
Promptuarium Illuſtrium exemplorum. *uide Theatrum hiſtoricum.*
Promptuarium tàm iuris Ciuilis. quàm feudalis. conſcriptum germanicè à Balthaſſar Klammer. nunc verò multis quæſtionibus, & deciſionibus auctum, & locupletius redditum, opera, & ſtudio Ioachimi Scheplitz.
Prontiùs, vel Brentius.
De Propagatione animæ rationalis ex ſemine. *uide, Anima rationali immortalitas.*
De Propagatione Ieſuitarum. *uide, Hiſtoria Ieſuitica.*
Propedoumata oratoria. *uide, Franciſci Trachelai.*
Propoſitiones Belgio vnito-Romanæ ac Papales. *vide, folium quoddam.*
Propoſitiones excerptæ ex Auguſtino. *vide, Examen libelli.*
Propoſitiones Theologicæ duæ, de quibus hodiè maximè diſputatur clariſſimè demonſtratæ.
Propugnaculum ordinisCanonicorum Lateranenſium, donec expurgetur.
De Proroganda miſſa. *vide, Berardi Lotij.*
Proſper Farinacius. *uide, Deciſionum nouiſſimarum.*
Proſper nouus. *vide, Nouus Proſper.*
Proſper Stellarius. *vide, Auguſtinomachia.*
De Protectione Regia. *vide, Franciſci Salgalo,*

Proteſtantes, ſint ne iure Cæſareo Hæretici. *vide, Iuris publici quæſtio.*

Protocataſtaſis, ſeù prima Societatis Ieſu inſtitutio. *vide, Theophili Eugenij.*

Protocollum, hoc eſt acta colloquij inter Palatinos, & Vuittebergicos Theologos.

Protoſincellus. *vide, Gregorij Hieromonachi.*

De Protrahenda vita vltra vigintiquinque annos.

Prouerbia, & prognoſtica. *vide, Hieronymi Meſsij.*

Prouerbia Rabinorum. *vide, Sententia, & prouerbia.*

De Prouidentia Dei. *vide etiam, ſermones de Prouidentia.*

De Prouinciarum Europę Principatu. *vide, Friderici Achillis.*

Prudentum Statera.

Pſalmi aliquot Dauidici per Henricum Stephanũ, & quoſdam alios græco carmine traducti.

Pſalmi centeſimi noni Expoſitio. *vide, Ferdinandi de las Infantas.*

Pſalmi Dauidis carmine impreſſi Louanij.

Pſalmi Dauidis. *vide, Ioannis Matthæi.*

Pſalmorum Dauidis cum Catholica expoſitione Eccleſiaſtica liber impreſſus per Henricum Stephanum.

Pſalmorum enarrationes. *vide Vincentij Ciconiæ.*

Pſalmorum paraphraſes, & annotationes. *vide, Ioannis Pici.*

Pſalmorum precationes. *vide, precationes Pſalmorum.*

Pſalmorum virtutes. *vide, Il Salmiſta di Dauid.*

In Pſalmos Commentaria. *vide, Iacobi Fabri.*

In Pſalmos Exegeſis. *vide, Antonij Reuclini.*

Pſalterium Dauidis ex hæbraico in germanicum, & latinum ſermonem fideliter translatum.

Pſalterium græco carmine verſum. *uide, Pauli Dolſcij.*

Pſalterium hebraicum, græcum, latinum cum annotationibus impreſſum per Sebaſtianum Munſterum.

Pſalterium translationis veteris cum noua præfatione Martini Lutheri.
Pſeudo Iſidorus. *vide, Epiſtolarum decretalium.*
Pſycolotia. *vide, Ioannis Angelij.*
Ptolomæi Imagines. *vide, liber decem anulorum.*
In Ptolomæi Quadripartitum Commentaria. *vide, Cardani Opera.*
Ptolomæus paruus in genethliacis iunctus arabibus, Auctore Andrea Argolo in Patauino Lycæo mathematicas ſcientias profitente.
Publication de la Conſtitution de Noſtre S. Pere le Papæ. *Vide, Lettre Paſtoral. Ordinance di Monſigneur. Raiſons.*
Publicatio literarum ad omnes Chriſtifideles. *uide, Ciuitatis Magdeburgenſis.*
De Publicis Concubinarijs. *vide, Bermundi Coueronij.*
De Publico iure. *uide, Dominici Arumai.*
Puccius Filidinus. *uide, Franciſcus.*
De Pudicitia Commentaria Antonij Bonfinij.
Pudicitia Schernita. *uide Ferrantis Pallauicini.*
Pueriles ſententiæ.
Puerilis catecheſis. *uide, Iacobi Bruſuicenſis.*
Puerorum Catecheſis. *vide, Catecheſis.*
Puerorum Inſtitutio. *vide, Henrici Bebelij.*
Puerorum Introductio.
Puerorum Pædalogia. *vide, Petri Moſellani.*
Ad Pueros inſtituendos elementa Chriſtiana.
La Puiſſance Royale, e Sacerdotale.
Pullanus. *uide, Ioannes.*
Pultius. *vide, Ludouici Pultij.*
Pumeckchius. vide, *Hieronymus.*
P. V. P. *ſic inſcribit ſuum nomen quidam Auctor. vide Cronologia Septennaria.*
Pupperus. *vide, Ioannes.*
De Pura, & vera Eccleſia. *vide, Tractatus de vera.*
Purgatorij Alchimia.
De Purgatorij igne. *vide, Apologia Græcorum.*
Purpurei. *vide, Ioannes.*
Puruey. *vide, Ioannes.*
Il Puttaniſmo Romano, ouero conclaue generale delle

delle puttane della corte. *cui annectitur alius libellus cui titulus*. Dialogo tra Paſquino e Marforio ſopra l'iſteſſo ſoggetto.
Pyramidum Ludus. *uide, Ludus Pyramidum.*
Pyrminius. *uide, Achilles.*
Pyromantiæ libri, & ſcripta omnia.
In Pytagoræ Poemata Commentaria. *vide, Viti Amerbachij.*
Pythagoricum Symbolum. *vide, Bartholomæi Agricolæ.*
Pyzibran. *vide, Ioannes.*

Q

Quadrageſimale del P. Fra Diego da Lequile *uide, Nouo Quadrageſimale.*
Quadrageſimale del P. Fra Saluatore Cadana di Turino.
Quadraginta ſeptem Articuli Plebis Franchfordienſis.
In Quadripartitum Ptolomæi Commentaria. *Vide, Cardani Opera.*
De Quadruplici Monarchia. *uide, Iuliani Tabeotij.*
Quæ Regia poteſtas, &c. quo debeant auctore ſolemnes Eccleſiæ Conuentus indici Cogique.
Quæſtio Bipartita. *Vide, In Georgium Blacuellum.*
Quæſtio Capitalis. *uide, iuris publici.*
Quæſtio de maiori ſolatio morientis. *uide, Comædia. Ludi Theutonici.*
Quæſtiones Iuris, tàm Ciuilis, quàm Saxonici. *vide, Petri Eigij.*
Quæſtiones Morales, & Legales, Auctore Angelo Maria Verricello,
Quæſtiones quatuor de Sacris figuratiuis, Auctore Petro Cioffo Eupulitano.

Quæſtiones quinquaginta de peſte. *uide, Hodegeticum.*

Quæſtiones Senatus Archiepiſcopalis. *uide, Deciſiones, & Quæſtiones.*

Quæſtiones de verbis, quibus Chriſtus Euchariſtiam confecit. *uide, Ambroſij Catharini.*

Quæſtionis grauiſſimæ explicatio. *uide, grauiſſimæ Quæſtionis.*

Quæſtionum Nobilium, &c. *uide, Ioannis Bidembachij.*

Quæſtionum Politicarum libri tres. *uide, Epimetron Auctarium.*

Qual maniera (*ſic inſcribitur quidam Catechiſmus.*)

Quatorzieme Lettre. *uide, Epiſtolæ decem. & octo.*

Quattre demandes Reſponſe. *uide, Reſponſe.*

Quatrieme memoire. *uide, memoire.*

Quatrieſme Lettre. *uide, Epiſtolæ decem & octo.*

Quatuor Euangelia, cur Eccleſia acceptauit.

Quatuor ſpeculorum libri. *uide, libri decem anulorum.*

Quæſtendt. *uide, Dialogus de Patrijs Illuſtrium.*

Querela de Pontificijs inſidijs per Germaniam.

Querimonia Friderici Secundi Imperatoris, Auctore Petro de Vineis Cancellario eiuſdem Friderici.

Querimonia Friuola Ianſeniana. *uide, Memoriale ad Eminentiſſimum.*

Querimonia Iacobi Zegers. *uide. Humilis, & ſupplex.*

Querimonia Miſſæ. *uide, Lamentatio, & Querimonia.*

Queuedo. *uide, Las Viſiones.*

Quindecim Sanctorum Auxiliatorum Officium.

Quinos. *uide, Bruno.*

Quinquaginta Icones. *uide, Icones quinquagintæ.*

Quinque libri ſemeſtrium. *uide Danielis Molleri.*

Quinque librorum Moyſis breuis, ac perſpicua explicatio.

Quinque propoſitionum Ianſeniſtarum. *uide, Breuiſſima quinque propoſitionum. Diſtinction Abregè.*

Folia

Folia quadam. Iuſta damnatio. Libri omnes. Memoire. Ordinance di Monſignieur.
Quintinus Heduus. *uide Theologia antiqua.*
Quirino Senatore Veneto. *Vide, Auuiſo delle Ragioni.*
Quirinus Beuterus Monsbacenſis.
Quodus. *uide, Nicolaus.*
Quotidianarum Rerum Sylloge. *uide, Ioachimi Cluteri.*

R

RAbardeus. *vede, Michaelis Rabardei.*
Rabbi Salomonis, & Chimki, & ſimilium Commentaria. *vide, Commentaria Rabbi Salomonis.*
Rabinorum ſententiæ. *uide, Sententia, & Prouerbia.*
Rabeleſius.
Rabletius. *uide, Franciſcus.*
Rabus. *uide, Ludouicus.*
Racemationum Brunonis Seilli collectio. *uide, Berardi Lotij.*
Radenſis. *uide. Vuilielmus.*
Radiuil. *uide, Nicolaus.*
Radtſpinner. *uide Samuel.*
Ragionamento in materia di Religione accaduto trà due amici Italiani,
Ragioni della Republica di Venetia. *uide, Auuiſo delle Ragioni*
Ragnonus. *uide Lactantius.*
Raguaglio de coſtumi della Francia. *uide, Ioannis Baptiſta Marini.*
Raguagli di Traiano Boccalini. *uide, Auuiſi di Parnaſo.*
Ragucius. *uide, Antonij Ragucij.*
Rainaldus. *uide, Ioannes.*

Les Raiſons pour les quelles on n'a trouue conuenir de publier au Dioceſe de Gand auec le ſolennitez accouſtermeès certaine Bulle contre le liure dù defunct Eueſque d'Ipre Ianſenius. Repreſentees per Monſeigneur le Reuerendiſsime Eueſque de Gand.

Raldè. *uide Balthaſſar.*

Rameus. *uide, Syntagma Philippo Rameo,*

De Rampilogis. *uide, Antonij do Rampilogis.*

Ramus. *uide, Petrus.*

Rangolius. *vide, Claudij Rangolij.*

Ranutij Cheri deliciæ centum Poetarum Galloru͂.

Raphael Muſæus.

Rapſodus.

Raſſineſi. *uide, dello Scrupuolſo conuinto,*

Ratio breuis Sacrarum tractandarum Concionum.

Ratio, cur qui Confeſſionem Auguſtanam profitentur, &c.

Ratio, & forma publicè orandi Deum, atque adminiſtrandi Sacramenta in Anglorum Eccleſia. quæ Geneuę colligitur.

Ratio, & methodus conſolandi periculosè decumbentes.

De Ratione adminiſtrandæ Reipublicæ. *uide. Epimetron auctarium, Ioannis Caſii.*

De Ratione dicendi, & diſſerendi. *uide, de Dicendi.*

De Ratione diſcendi. *uide, Dauidis Chytrei. Franciſci Bonei.*

De Ratione Sacrorum temporum. *uide, Hieronymi Vecchietti.*

De Ratione Vitæ ſtudioſæ in matrimonio collocandę *uide, Claudii Baduelis.*

Rationes, ob quas Illuſtriſſimus, & Reuerendiſſimus D. Archiepiſcopus Melchiniénſis, &c. à promulgatione Bullæ, qua proſcribitur liber, *cui titulus*, Cornelij Ianſenij, &c. abſtinuit ex mãdato, &c. *è gallico in latinum tranſlata, incipien.* Iuſſus dicere, *& finien.* totam Eccleſiam probatam, & receptam.

Raudt. *vide, Georgius.*

Ra-

Rauenſpergerus. *uide, Via veritatis, & pacis.*
Rauzeus. *uide, Problematum miſcellaneorum.*
Raydenus.
Raymundi de Sabunde prologus in theologiam naturalem.
Raymundus Caronus. *uide, Apoſtolatus.*
Raymundus Neophitus.
De Rebus Gallicis præcipuis. *vide, Laurentij. Riſebergij.*
De Rebus geſtis Turcarum. *uide, Ludouici, ſeu Lanici.*
De Rebus memorabilibus. *vide, Riccardi Dinothi.*
Recantatio de Inferno.
Recend Paſtor Eccleſiæ de Mirendol. *vide, Acta conferentiæ.*
Receptatio omnium figurarum Sacræ Scripturæ.
Receueil des Pieces. *vide, le Mercure Ieſuite.*
Recit de ce qui, s'eſt paſſe au parlament au ſuiet dè la Bulle de Noſtre Saint Pere le Pape Alexanre VII. contre les cenſures de Sorbonne.
Recordus. *vide, Robertus.*
Recriminatio aduerſus Eduardum Leum. *uide, Ioannis Gerthopbij.*
De Rectorum Eccleſiæ officio. *vide, Centum & quatuordecim ſententia.*
De Redditibus, & Decimis Tractatus.
Rediuiuus Scotanus. *vide, Scotanus Rediuiuus.*
Reflexiones Antonij Heraudi additæ libro, *cui titulus Caſi & auuenimenti della Confeſſione* non permittuntur niſi correctæ iuxta impreſſionem Romæ 1668.
Reformatio contra Miſſam. *uide, Bernenſis.*
Reformatio Eccleſiæ Colonienſis.
Cōtra Reformatos S. Franciſci Apologia. *vide, Apologia contra Reformatos.*
Refutatio compilationis Zuinglianæ. *vide, Solida refutatio.*
De Regalibus. *Vide, Reguerij Sixtini. De Natura iurium.*
Regellians, & Karſtans. *vide, Dialogus.*
Regia inſtitutio ad Principem Primogenitum. *vide Iacobi Primi.*

De

De Regia Lege. *vide, Iuſti Euardi.*
De Regia Protectione. *vide, Franciſci Salgado.*
De Regiæ poteſtatis, & Eccleſiaſticæ differentia. *vide, de vera Differentia.*
Regij Sanguinis clamor ad Cœlum.
Cõtra Regimen Fœminarum liber.
De Regimine Eccleſiæ. *Vide, Edmundi Riccherij. Simonis Vigorij.*
De Regimine ſæculari, & Eccleſiaſtico cum acceſſione eorum. quæ durantibus bellis circa ſtatum Imperij Romani, & ſubſequutam in eo pacis compoſitionem, innouata, Auctore Theodoro Reikingk Iuriſconſulto.
Regiomontanus. *vide, Ioannes Marcellus.*
Regis Ius, *vide, Gulielmi Baret,*
De Regis Romanorum electione. *Vide, Dominici Arumei.*
Regis. & Senatus Anglici ſententia de Concilio, quod Paulus Epiſcopus Romanus Mantuæ futurum ſimulauit.
Regium Scutum. *vide, Scutum Regium.*
Des Regles tres importantes. *vide, Lettre dell'Autheur.*
Regles tres importantes tirees de Dux Paſſages, &c. pour ſeruir d'eclarciſſement al examen dù liure du Pere Bagot intitulè, defenſe du droit Epiſcopal.
Regnerij Sixtini Caſſelenſis de regalibus.
Regni nuncium lætum. *vide, Euangelium latum.*
De Regno, aut Principatu rectè adminiſtrando. *uide, Commentarium de Regno.*
De Regno Chriſti liber primus, & ſecundus.
De Regno Chriſti glorioſo. *vide, Halcyonia.*
De Regno, Ciuitate, & domo Dei, & Domini Noſtri Ieſu Chriſti.
Del Regno delli Slaui detti Schiauoni. *vide, Mauro Orbini.*
Regulæ Actionum humanarum. *uide, Apoſtolatus.*
Ad Regulam S. Franciſci Lectiones Pareneticæ. *vide, Lectiones Parenetica.*

Con-

Cõtra Regulam Minoritarum, & vniuerſas perditionis ſectas.

De Regulares corrigendi modo. *uide, Aurea Methodus.*

De Regularis extra Regularem domum commorantis obligatione. *uide, Iulij Glementis.*

In Regulas Societatis Ieſu Epiſtola dedicatoria. *vide, Epiſtola Didicatoria.*

De Regulis Ieſuitarum, *vide, Hiſtoria Ieſuitica.*

In Regum libros Commentaria. *vide, Claudij Rangolij.*

Regum Superioris æui, curricula. *vide, Hermanni Kirkneri.*

Reich. *vide, Georgius. Stephanus.*

Rihing. *vide. Laquei Pentificij.*

Reikingk. *vide, De Regimine ſaculari.*

Reimius. *vide, Caſſiodorus.*

ReineriusReineccius Steinchemus, vel Steineckus *vide etiam Chronica Slauorum.*

Reingelbergenſis. *Vide, Ioachimi.*

Reinhardus Lorichius Hadamarius.

Reinardus Marpurgenſis. *Vide, Acies Diſputationum.*

Reinholdus Marchanus Vueſphalus.

De Reipublicæ adminiſtrandæ ratione. *uide, Epimetron anctarium. Ioannis Caſij.*

De Reipublicæ, & Religionis ſtatu. *uide, Bellum ſexennale. Commentariorum de Statu Religionis.*

Reis. *uide, Ioſephina Lucernenſis.*

Relatio nuperi itineris proſcriptorum Ieſuitarum ex Regnis Bohemiæ, & Vngariæ miſſa ex Helicone iuxta Parnaſſum.

Relatio ad Principes Chriſtianos, *vide, Alphonſi de Vargas.*

Relatione dello Stato della Religione del Caualiere Edoino Sandio tradotta dall' Ingleſe in linguaggio Italiano.

Relationes Antonij Perez.

Relationes Boteri non permittuntur, niſi illæ, quę fuerunt correctæ iuxta antiquorem impreſſionem

nem Taurini 1601. facta per Io: Dominicum Taurinum Sereniſſimo Duci Sabaudiæ dicatæ in ijs præcipuè. quæ lib. 1. par. 2. habentur in cap. inſcripto, Delle Forze del Regno di Francia.

Religio Medici.

De Religione animam ad Beatitudinem perducente *uide, Ioannis Micralij*.

De Religione Chriſtiana breuis, & compendioſa inſtructio.

Religione Chriſtiana come deua predicarſi, & inſegnarſi nel principio, *uide, Modo di tenere nell' inſegnare*.

De Religione falſa, ſeù Falſa Religione.

De Religione Ruſſorum, Moſcouitarum, & Tartarorum liber impreſſus Spiræ.

De Religionis bello. *uide, Epitomata Hiſtoria*.

Religioſa difeſa al ſingalar fauore delle ſacratiſſime Stimmate del rafugurato di Chriſto San Franceſco fatta dal P. Maeſtro Gio. Franceſco Vgolini.

Religionis rudimenta. *uide, A.B.C.*

De Religioſa Sancti Ignatij, ſiuè Sancti Enneconis Fundatoris Societatis Ieſu per Patres Benedictinos inſtitutione libri duo. Deque libello exercitiorum eiuſdem ab Exercitatorio Venerabilis Serui Dei Garciæ Ciſnerij Abbatis Benedictini magna ex parte deſumpto, Conſtantini Abbatis Caietani Vindicis Benedictini; *Quos tamen Abbas Conſtantinus tamquam adulteratos ſuppoſitos, & ſuo nomine falsò euulgatos reprobauit*.

Reliquiarum ſeptem Eccleſiarum Vrbis Cathalogus. *vide, Fiſcus Papalis*.

Remedij contro l'hereſie. *uide, Trattato dell' hereſie*.

De Remedijs, Regibus, cæteriſque Principibus competen. *uide, Tractatus de remedijs*.

De Remetrica.

Remiſſiones Barboſæ. *uide, Declarationes eorumdem Cardinalium*.
Remiſſiones Doctorum, qui varia loca Concilij Tridentini incidenter tractarunt, Auctore Auguſtino Barboſa.
Remonſtrance faict par les Religieux. *vide, tres humble*.
Renaldino. *uide, Teſoro Ricchiſſimo*.
Renata Sextum Sphinx. *uide, Sextum Renata*.
Renati des Chartes Opera ſequentia, donec corrigantur.
De prima philoſophia, in qua Dei exiſtentia, & animæ humanæ à corpore diſtinctio demonſtratur.
Notæ in programma quoddam ſub finem anni 1654. in Belgio editum.
Explicatio mentis humanæ.
Epiſtola ad PetrumDinet Societatis Ieſu per Fráciam Præpoſitum Prouincialem.
Epiſtola ad celeberrimum Virum D.Gisbertum Voeſium, in qua examinantur duo libri, &c.
Paſſiones Animæ libellus gallicè ab eodem Auctore conſcriptus: nunc autem in exterorum gratiã latina ciuitate donatus ab H.D.M.I.V.L.
Opera Philoſophica.
Renatus Eques Gallo-belgicus. *vide, Apologeticus tripartitus*.
Renatus Verdeus, *vide, Statera*.
Rennerus. *vide. Michael*.
Renningerus. *vide, Michael.*
De Renouatione Eccleſiæ Oraculum. *vide, Luca Bettini*.
De Renunciandi modo. *uide, Henrici Breulei*.
Repetitio orthodoxæ confeſſionis. *uide, Academiarum Lipſienſis, &c.*
Repetitio de periurio. *uide, Cyriaci Herdeſiani*.
Repetitione delli principali capi della Dottrina Chriſtiana, cauati dalla Sacra Scrittura.
Replica d'vna ſupplica diretta à Paolo Quinto. *vide,*

vide, Duo Libelli famoſi.

De Republica. *vide, Ioannis Bodini.*

De Republica Chriſtiana. } *V. M. Antonij de Dominis*
De Republica Eccleſiaſtica. }

De Republica Romano Germanica. *vide, Epitome Iuris prudentiæ.*

De Repugnantia Doctrinæ Chriſtianæ liber Anonymus.

Requeſte à Princes Chreſtiens. *vide, Supplication, & Requeſte.*

Rerum in Gallia ob Religionem geſtarum libri tres.

Rerum geſtarum Canonicorum Regularium narratio. *uide. Ioſephi Mozzagtugni.*

De Rerum Inuentoribus. *Vide, Polidori Virgilij.*

Rerum, & Vrbis Amſtelodamenſium Hiſtoria, Auctore Ioanne Iſaacio Pontano.

Reſcripta Imperialia. *vide, Melchioris Hainsfeldi.*

De Reſeruatione caſuum. *vide, Ioannis Pauli Donati.*

Reſolutiones ortodoxo-morales Scholaſticæ, hiſtoricæ de vero, vnico, proprio, & Catholico martyrio fidei ſanguine Sanctorum violenter effuſo, rubricato, &c. quibus iunguntur digreſſiones de germana intelligentia quorũdam difficilium Canonum illiberitani Concilij de varijs tormentornm inſtrumentis. De Martyrio per peſtem, & de fori Eccleſiaſtici antiquitate. Auctore P. Thoma Hurtado, donec corrigantur.

Reſponſe au P. Annat Prouincial des Ieſuites touchant les cinq. propoſitions attribueus à Monſigneur l'Eueſque d'Ipre, deuiſee in deux parties.

Reſponſe à vn'eſcritt, qui a pour Titre aduis donnè en Amya vn certain Eccleſiaſtique de Louain au Suiet de la Bulle du Pape Vrbain VIII. qui condannè le Liure portant le Titre Auguſtinus Cornelij Ianſenij.

Reſponſe à quattre demandes faictes par vn' Gentilhombre de Poictou à Pierre du Moulin Miniſtre de la parole de Dieù.

S Re-

Reſponſe à vn ſermon prononce par le P.Briſaceir Ieſuite à blois le 29.Mars 1651.
Reſponſio ad cenſuras Theologorum Pariſiẽſium. *Vide, Roberti Stephani.*
Reſponſio Chriſtiana. *Vide, Chriſtiana Reſponſio.*
Reſponſio contra Miſſam. *Vide, Baſileenſium Miniſtrorum.*
Reſponſio Turingicorum eſulum.
Ex Reſponſione Synodali data Baſileæ Oratoribus D.Eugenij Papæ IV.in Congregatione Generali 3. Nonas Septembris 1432. pars præcipua, & in eam Commentarius.
Reſponſionum ad decem rationes liber.
Reſponſorum, & conſiliorum volumina duo. *vide, Hieronymi Treutleri.*
Reſponſorium iuris in cauſa Prioris, & Conuentualium Monaſterij B.Mariæ Virginis in Oppido Nouarienſi contra Officiatos Archiconfraternitatis S.Crucis in Ciuitate Colonienſi.
Reſponſorium Iuris Illuſtrium,& celeberrimorum Iuriſconſultorum,&c.ſeù vt recentiores vocant Conſiliorum in Hiſpania tom.primus.
Reſponſorium Iuris. *Vide, Hieronymi Scruph. Erneſti Cothmanni,*
In Reſpublicas introductio. *Vide, Ioannis Angelij.*
De Reſtauranda prima Societatis Ieſu inſtitutione. *Vide,Theophili Eugenij.*
De Reſtauratione cellarij Eccleſiæ. *Vide, De Mediatoris &c.*
Reſtitutionum doctrinæ. & vitæ Chriſtianæ liber per Monaſterienſes Anabaptiſtas editus.
De Reſurrectione Mortuorum. *Vide, Monaſſeh Benisrael.*
Rete di Vulcano. *Vide, Ferrantis Pallauicini.*
Rethorica Petri Guntheri niſi expurgetur.
Rettorica delle Puttane.
Reuclinus, *Vide, Ioannis Reuclini. Antonij Reuclini.*
Reudenius. *vide, Ambroſius.*
Reuelatio Conſiliorum, quæ initio Synodi Triden-

dentinæ inter Pontificem, cæteroſq; Principes, & Status Pontificios contra veros, & liberos Orbis Chriſtiani Reges, Principes, & ordines ſunt inita.
In Reuelationem Ieſu Chriſti Apparatus. *Vide, Apparatus in Reuelationem.*
De Reuelationibus, ac varijs præſtigijs, &c. *Vide. Magica, ſeù Mirabilium.*
Reuell. *Vide, Triſtramus.*
Reuerentia Eccleſiæ Romanæ erga SS.PP. Veteres ſubdola, &c. cui accedit tractatus de vera, ac legitima, quæ Sacræ Scripturæ, & quæ SS. PP. atque illorum ſcriptis debetur auctoritate honore, reuerentia, opera & ſtudio Iacobi Laurentij.
Reuiſion dù Concile di Trente contenant les nullites, &c.
Reunion de l'Ordre de S.Iean de Ieruſalem. *Vide, Abregè des memoires.*
De Reuolutione rerum mundanarum. *vide, Ioannis Franciſci Spinæ.*
De Reuolutionibus Orbium. *Vide, Nicolaus Copernicus.*
Reuſnerus. *Vide, Nicolai Reuſneri. Heliæ Reuſneri.*
Regius Vrbanus.
Rheiter. *Vide, Chriſtophorus.*
Rhellicanus Tigurinus.
Rhenanus. *Vide, Beati Rhenani.*
Rhetica Pallas. *Vide, Pallas Rhetica.*
Rheticus. *Vide, Geargius Ioachimus.*
Rhetorica Guntheri *Vide, Petri Guntheri.*
Rhethoricæ tropologiæ præcepta. *Vide, Othonis Caſmannis.*
Rhò Mediolanenſis. *Vide, Ioannis Rhò.*
Rhodius. *Vide Ioannes.*
Rhodomannus. *Vide, Laurentius.*
Rhodophanta. *vide, Ioannes,*
Rhodus *Vide, Henricus Rhodus.*
Rhoſellus. *vide, Lucij Pauli. Antonij de Rhoſellis.*
Ribittus, *vide, Ioannes.*

Ricardi Dinothi de rebus, & factis memorabilibus, loci communes hiſtorici. Et eiuſdem Aduerſaria Hiſtorica, donec corrigantur.
Ricardus. *Vide, Chriſtophorus.*
Ricardus Coxus.
Ricardus Feurus.
Ricardus Moriſon Anglus.
Ricardus Ofanæus. *Vide, Ioannes.*
Ricardus Sanſon.
Ricardus Tauerner.
Ricardus Trachius de Todygnton.
Ricardus Vick.
Ricardus Vuyſe,
Riccamati. *Vide, Dialogo di Giacopo.*
Ricciolus. *Vide, immunitas.*
Riccius. *Vide, Imperatoris Iuſtiniani.*
Richrakanthorp. *Vide, Deſenſio Eccleſiæ.*
Richerus. *Vide, Edmundi Richerij.*
Richtherus. *Vide, Editio noua axiomatum. Georgij Richterij. Gregorij Richterij. Flores Hiſtoriarum.*
Della Ricorſa de Cambi. *Vide, D. Antonio di S. Saluatore.*
Ridlæus. *Vide, Nicolaus Ridlæus.*
Rigaltius. *Vide, Achmetis Oneirocritica.*
Rihellius. *Vide, Ioannes.*
Rime di Tomaſo Stigliani. *Vide, Tomaſo Stigliani.*
Rinauus. *Vide, Petrus.*
Riſebergius, *Vide, Laurentij Riſebergij.*
Ritius Iſraelita. *Vide, Paulus.*
Ritratto di Chriſto animato con i colori delle virtù mandato in luce da vn Religioſo. &c,
Ritter. *Vide, Laurentius Matthias.*
Rittershuſius. *Vide, Cunradi Rittershuſij, Aſylia.*
Rituale, ſeù Cæremoniale Eccleſiaſticum iuxta ritum Sanctæ Matris Eccleſiæ Romanæ. vſumque Fratrum Diſcalceatorum S. P. Auguſtini per Galliam, donec corrigatur,
Rituel Romain dù Pape Paul V. al'vſage du dioceſe d'Alet auec les inſtructions & les rubriques in françois.

Ritus

Ritus 235. repetitio, *Vide. Petri de Vrries,*
Ritus Eccleſiarum Ioannis Alberti, & Vlderici Du-
cum, &c. *Vide, Liber continens doctrinam.*
Ritus Sectæ Mahomettanæ. *Vide. Libri Inſtructio-
num.*
Riui. *Vide, Ioannes. In vita D. Aurelij.*
De Roa. *Vide, Ioannis de Roa.*
Robenſonus Bagnarenſis.
Roberti Bellarmini Manes. *Vide, Manes Roberti
Bellarmini.*
Roberti Flud vtriuſque Coſmi maioris, ſcilicet & minoris metaphyſica, phyſica, atque technica hiſtoria.
Roberti Stpehani reſponſio ad centurias Theologorum Pariſienſium. *vide, etiam Index vtriuſque teſtamenti.*
Robertus Anglus.
Robertus Bannes.
Robertus Baronius. *Vide, ad Georgij Turnebulli.*
Robertus Baus.
Robertus Crouuleyus.
Robertus Hornius.
Robertus à Moshaim.
Robertus Recordus.
Robertus Stephanus.
Robertus Vuakefelde.
Robertus Vuarſonus.
Roccabella. *Vide. Thomæ Roccabellæ.*
Roccius. *Vide. Anima Rationalis.*
Rochefort. *Vide, Ioannes de Rochefort.*
Rocheſana. *Vide, Ioannes de Roccheſana.*
Rochus Anglus. *Vide, Ioannes Rogers.*
Rochus Pirrhus. *Vide, Notitiæ.*
Rod Naial.
Rodingus. *Vide, Nicolai Rodingi. Gulielmus.*
Rodulphi Goclenij tractatus nouus de magnetica vulnerum curatione.
Eiuſdem duo libri, alter partitionum Dialecticarum, & alter controuerſiæ Logicæ.
Item phiſicæ completæ ſpeculum.

Rodulphius. *vide, Gaſpar.*
Rodulphus Goclenius Senior. *vide, Lexicon Philoſophicum.*
Rodulphus Gualterus Tigurinus.
Rodulphus Hoſpinianus. *vide etiam, Hiſtoria Ieſuitica.*
Rodulphus Ladolif.
Rodulphus Lemannus.
Rodulphus Snellius, vel Schnellius.
Roffenſi falsò adſcriptus liber de fiducia miſericordiæ Dei.
Rogerij Vuiddinghtonij Catholici Angli ad S. D. Paulum V. Pont. Max. humilis ſupplicatio.
Eiuſdem Apologia Card. Bellarminij pro iure Principum aduerſus ſuas ipſius rationes pro authoritate Papali Principes ſæculares in ordine ad bonum ſpirituale deponendi.
Rogers. *vide, Ioannes.*
Rolichius. *vide, Aurelij Auguſtini. Gulielmi Lerichij.*
De Roma. *vide, Auguſtini de Roma.*
Romæ ruina finalis &c. ſiuè literæ ad Anglos Romæ verſantes datæ.
L' Romain Antichriſt. *vide, l'Antichriſt Romain.*
Romana Hiſtoria, ſeù origo Latij. *vide, Iacobi Hugonis.*
De Romanæ Eccleſiæ idolatria. *vide, Diſputatio Theologica.*
De Romanæ fidei ementito Catholiciſmo. *vide, Gulielmi Perkinsij.*
De Romanæ Monarchiæ fatis. *vide, Somnium, & Vaticinium Eſdræ.*
Romani Bullarij tomus 4. *vide Bullarij Romani.*
Romani Flores, ſeù Flores Romani, donec corrigantur.
De Romani-Germanici Imperij Comitijs. *vide, Dominici Arumei.*
De Romani Imperij Iuriſdictione. *vide, Thobia Paurmeiſteri, Chriſtophori Beſoldi.*
De Romani Imperij ſtatu. *vide, Nucleus Diſcourſuum.*

De

De Romani Imperij translatione. *vide, Henninge Arniſæi.*
De Romanis armis. *vide, Alberici Gentilis.*
De Romanorum antiquitate. *Vide, Thomæ Dempſteri.*
De Romanorum Eccleſiaſticorum Iuriſdictione. *vide, Ioachimi Stephani.*
Romanorum geſta.
Romanorum Pontificum Hiſtoria. *vide, Hiſtoria.*
Romanorum Pontificum ſeries. *vide, Nomenclator.*
Romanorum Pontificum Vitæ, Vuittembergę impreſſæ.
Romanorum Triumphi. *vide, Triumphi.*
Romanum Diurnale. *vide, Diurnale.*
Romanum Miſſale. *vide, Miſſalis Romani. Miſſale Romanum.*
Romanus Papatus. *vide, Papatus Romanus.*
Le Rome ridicule de Monſieur de S. Aman Capricè.
Romſuinkill. *vide. Alphabetum.*
Rorarius. *Vide, Georgius.*
Roſa. *vide, Ioannes.*
Roſales. *vide, Faſciculus.*
Roſario della Glorioſa Sant'Anna. *vide etiam, libelli quidam.*
Roſario della grand'Imperatrice de Cieli. *vide. F. Benedicti Zaioſi.*
Roſellus. *vide, de Lucij Pauli. Antonij.*
Roſiere. *vide, Hugo Sureaus.*
Roſinus. *vide, Bartholomæus.*
Rotæ Romanæ Deciſiones. *vide, Deciſionum nouiſſimarum.*
Rotembucher. *vide, Eraſmus.*
Roterodamus. *vide, Deſiderij Eraſmi. Hadriani Barlandi.*
Rotingius. *vide, Michael.*
Rotmanus. *vide, Bernardus.*
Rouſcè. *vide, Sommaires.*
Rouſſel. *uide, Hiſtoria Pontificiæ Iuriſdictionis.*
Rubeaquenſis. *Vide, Ioannes Auena. Leonardus Pellicanus. Lucas Sthrotek. Theatrum Vitæ humanæ.*
Rubicon. *uide, Ariminenſis.*

De Rubicone antiquo Diſſertatio Vincentij Ciuis Cęſenatis aduerſus Ariminenſes Scriptores, donec corrigatur.
Rucherus. *uide. Laurentij Kircouij.*
Rudimenta Religionis. *uide, Catecheſis. A. B. C.*
Rudingerus. *uide, Nicolaus.*
Ruen. *uide, Vuolphangus.*
Rugo. *uide, Ioannes Philonius.*
Rumelinus. *uide, Diſſertationes ad auream Bullam.*
Rundlant. *uide, Theſaurus iuris exequutiui.*
Rungius. *uide, Iacobus.*
Ruperius. *uide, Iuſtus.*
Rupertus. *uide, Vuolphangus.*
Ruppinenſis. *uide, Vldaricus.*
Ruſſel. *uide, Ioannes.*
De Ruſſorum. Moſcouitarum, & Tartarorum Religione, liber impreſſus Spiræ.
S. Ruſinæ, ſeù Roſanæ Vita. *uide, Vita S. Ruſinæ.*
Ruſticus. *uide, Philippus.*
Rutgerius. *uide, Theſaurus iuris executiui.*
Ruthenus. *uide, Ioannes. Ioannis Rutheni.*
Ryches. *uide, Ioannes.*
Ryd. *uide, Valerius Anſelmus.*

S

SA'. *vide, Emanuel Sà.*
Sabinus. *uide, Georgius.*
Sabir de S. Gallo. *uide, Hieronymus.*
De Sabunde, *uide, Raymundi.*
Saccus. *uide, Siegfridus.*
Sacerdorij. & Imperij ornatus. *uide, Hadriani Damnan.*
De Sacerdotio Chriſti. *uide, Viti Amerbachij.*
De Sacerdotio, legibus, & Sacrificijs Papæ-
Sacerdotum Commentariolus. *vide. Hadriani Damnan.*

De Sacerdotum materia. *vide, Ioannis Coraſij*,

De Sacra Euchariſtia. *uide, Philippi Mornai*.

Sacra moralis doctrina de ſtatu ſupernaturali humanæ naturæ, &c. à Zaccharia Paſqualigo Veronenſi Sacræ Theologiæ Profeſſore, donec corrigatur.

De Sacra Philoſophia. *uide, Franciſcus Valleſius*.

Sacra Scriptura, vel eius partes metricè conſcriptæ poſt annum 1515. impreſſa.

Sacræ Doctrinæ multi integri loci. *vide, Multi integri loci*.

Sacræ Scripturæ methodi, tomi duo.

Sacræ Sripturæ phraſes. *uide, Phraſes Sacra Scriptura*.

Sacræ Theologiæ Summa Ioannis Duns Scoti Doctoris Subtiliſſimi, & Commentaria, &c. F. Angelo Vulpes à Montepiloſo Auctore, tomus tertius partis quartæ.

Sacramenta adminiſtrandi modus. *uide, Forma dell'Orationi Eccleſiaſtiche*.

De Sacramentis adminiſtrandis in Anglorum Eccleſia. *uide, Ratio, & forma publicè orandi*.

De Sacramentis. *uide, Epiſtola Miniſtri cuiuſdam*.

De Sacramento Diuinitatis Chriſti. *uide. Auguſtini de Roma*.

De Sacramento Euchariſtiæ. *uide. Confeſſio fidei. Euchariſtia*.

De Sacramento Matrimonij. *uide, Thomæ Sanchez*.

Sacramentorum Adminiſtratio in Ditione Ducum Ioannis Alberti, & Vlderici. *uide. Liber continens doctrinam*.

Sacramentorum Summa Moralis. *vide, Henrici Henriquez*.

Sacrarum Exercitationum lib. 20. *Vide, Danielis Heinsij*.

De Sacrarum Virginum moribus, & vita. *uide, Coropadia*.

Sacrè de l'Electeur Palatin Friderice Roy de Boeme en l'Egliſe Parochiale dù Caſteaù de Prague, &c.

De'

De Sacrificijs Papæ. *uide, de Sacerdotio.*
De Sacrilegio. *uide, Hieronymi Gebuileri.*
Da Sacris libris conuertendis. *uide, Bononia.*
De Sacrorum temporum ratione. *uide, Hieronymi Vecchietti.*
Sadaellus Antonius.
Sadael. *uide, Antonius.*
Sagittarius. *vide, Thomæ Sagittarij. Ioannes.*
Sagri Dialogi, *uide, Dialogi Sagri.*
Saillus. *uide, Thomæ Sailli.*
De Saint Amour. *uide, Iournal.*
La Saincte Confrerie. *uide, libelli quidam continentes Indulgentias.*
Salbac. *uide, Martinus.*
Salernitanus. *uide, Maſſucci Salernitani.*
Salgado. *uide, Ftanciſci Salgado.*
Salmaſius. *uide, Claudij Salmasij.*
Salmi di Dauid tradotti in rime volgari. *uide, ſeſſanta Salmi.*
Salmiſta di Dauid ſecondo la Bibbia cõ la Virtù di detti Salmi appropriata per la ſalute dell'anima, & del corpo, e delle ſoſtanze di queſto Mondo.
Salmud. *uide, Henrici Salmud.*
Salmuth. *uide, Ioannis.*
Salomonis Clauicula. *uide, Clauicula. Libri decem Anulorum.*
Salomonis liber. *uide, Liber, qui dicitur Salomonis.*
De Salomonis Nuptijs. *uide, Tractatus de Salomonis.*
Saltzerus. *uide Simon.*
Di S. Saluatore. *uide, Antonio di S. Saluatore.*
F. Saluatore Cadana. *vide, Dubij Scritturali. Quadrageſimale.*
Saluberrimæ, & Sanctiſſimæ Meditationes. *uide, in Orationem Dominicam.*
Salutis aſſequendæ facilitas. *uide, Statera appenſa.*
De Salutis noſtræ certitudine. *uide, Iuliani Colen.*
De Salzedo. *uide, de Lege politica.*
Samoſatenſis Dialogi. *uide, Luciani Samoſatenſis.*
Samuel Fiſcer.
Samuel Hebelus.

Sa-

Samuel Neuuheuſer.
Samuel Radt Spinner.
Samuelis Marcſij Apologia Nouiſſima pro Sancto Auguſtino Ianſenio, & Ianſeniſtis, contra Pontificem, & Ieſuitas.
Eiuſdem Synopſis Veræ, Catholicæq; Doctrinæ de Gratia, & annexis quæſtionibus.
Sanbenedictus. *vide, Annales Minorum.*
Sanchez. *Vide, Thomæ Sanchez. Ioannis Sanchez.*
De Sanchoniatone fœnicio. *Vide, Ioannis Henrici Vrſini.*
Sanctæ Inquiſitionis Hiſpanicæ artes.
Sanctificatio Sancti Ioſeph Sponſi Virginis, Nutritij Ieſu, in Vtero Aſſerta, &c. Auctore Petro Marchant.
De Sanctimonia, bonis operibus, &c. *Vide, Miſcellan. Theologica.*
Sanctis Pagnini Theſaurus linguæ hebraicæ, *vide, Theſaurus linguæ hebraicæ.*
Sanctiſſimæ Deiparæ laudes centum, & quinquaginta Pſalmorum Dauidis prima verba exponentes.
Sanctiſſimo Domino Noſtro Vrbano Papæ Octauo. *vide, Ioannis Baptiſtæ Poza.*
Sanctorum Flores, donec corrigantur.
Sanctorum Floſculus. *vide, Petri Fernandez.*
Sanctorum Imagines ſculptæ, aut pictæ cum alio habitu, &c. *Vide, Imagines Domini Noſtri Ieſu Chriſti.*
Sanctorum Patrum Bibliotheca. *Vide, Bibliotheca.*
Sanctorum Patrum de Gratia Chriſti, & libero arbitrio dimicantium Trias Auguſtinus Hypponenſis, Proſper Aquitanicus, Fulgentius Ruſpenſis aduerſus Pelagium, Caſſianum, & Fauſtum. Collectore Paulo Erynaco Gratianopolitano Theologo; Suſpenditur donec corrigatur, notantèr quantum ad Titulos Capitum, ac indices.
Sanctorum Patrum Meditationes, quibus Domi-

nicæ

nicæ paſſionis myſtetium explicatur. atque hiſtoria de Paſſione Chriſti expenditur.
Sanctorum Patrum ſententiæ de Cœna Domini.
Sanctorum Patrum Synodus, *Vide, Synodus Sanctorum Patrum.*
Cõt. Sanctos Zeylleyſten.
Sandes Vuigormienſis Pſeudo-epiſcopus.
De Sanguine Chriſti. *Vide, Bertrami liber.*
De Sanguinis Miſſione in vulneribus. Diſceptatio Apologetica Horatij Vaccherij.
De Sanitate tuenda. *Vide, Kalzij liber.*
Sanſon. *Vide, Riccardus.*
Il Sanſone. *Vide, Ferrantis Pallauicini.*
Sanſouino. *uide, Hiſtoria d'Italia.*
Della Santa Caſa di Loreto. *Vide, Vittorio Brigante.*
Santa Croce, *uide, Segretaria d'Appollo.*
Alla Santità di Noſtro Signore Papa Gregorio XV. il Clero, e Catholici della Valtellina. *vide, Cleri, & Catholicorum Valtelin.*
Sapidus. *vide, Ioannes.*
Sapidus Poeta.
De Sapientia *vide, Cardani opera.*
Sapientia diuina, arte conſtructa. *uide, Diuina Sapientia.*
De Sapientia libri tres, Auctore Petro Charron Pariſino I.V.D.
Sapientiæ Ioan. Blanci Examen, in quo Eruditiſſimi viri peripateticæ, & communis doctrinæ Apologi dubia proponuntur, & ab ipſo Ioanne Blanco ſoluuntur.
Sapientiæ Socraticæ Amphiteatrum. *uide, Amphiteatrum.*
Saracenus. *uide, Enodhus.*
Sarauia. *uide, Defenſio tractationis.*
Sarcerius. *uide, Eraſmus. Gulielmus. Vuilhielmus.*
Sarnitius. *uide, Stanislaus.*
Sarpus. *uide, Petri Sarpi.*
Sarrò. *uide, Glorioſo Trionfo.*
Sartoris, vel Sartorius. *uide, Gulielmus. Ioannes, Bal-*

Balthaſſar. Ioannes Leonardus. Ioannes Thoraſius.
Sathanæ ſtratagemata.
Satire del Arioſto, e d'alrri Autori.
Satyra Menippæa. *vide, neſcimus quid veſper ſerus vehat.*
Satyricon Euphormionis Luſinini.
Sauonarola, *vide, Hieronymi Sauonarolæ.*
Sauonen. *vide, Hieronymi.*
Saxoniæ illuſtratæ libri nouem. *vide, Georgij Fabritij.*
Saxonica confeſſio.
Saxonica Viſitatio.
Saxonicæ Viſitationis inſtructio.
Saxonici iuris quæſtiones. *vide, Petri Eigij.*
Scadæus. *vide, Helias.*
Scaderus. *vide, Laurentij Scaderi.*
Scepperus, vel Scepherus. *vide, Iacobi Scepperi.*
Scalæ Iacob Virginibus Deo cum propoſito perpetuæ continentiæ. Floſculi electiores.
Scaligerus. *vide, Iulij Cæſaris Scaligerij. Ioſephi Scaligeri*
Scalikius. *vide, Paulus.*
Scamblerus Petroburgenſis Pſeudo-Epiſcopus.
Scandalum expurgatum. *vide, Ioannis Marchieuiz.*
Scapulæ lexicon. *vide, Ioannis Scapulæ.*
La Scena Rettorica. *vide, Ferrantis Pallauicini.*
Schachtius. *vide, Valentinus.*
Schalingius. *vide, Martinus.*
Scardius. *vide, de Principum, quibus, &c. Syntagma tractatuum. Lexicon.*
Schechſius. *vide, Ioannes.*
Schediaſma de feſtis hebræorum, &c. *vide, Ioannis Ionſtoni.*
Schedius. *vide, Heliæ Schedij.*
Scheffer. *vide, Dauid.*
Schegkius. *vide, Iacobus.*
Schelbachius. *vide, Thomas.*
Scheltling. *vide, Ioannes.*
Schenck. *vide, Iacobus.*
Schenekdeuinus. *vide, Ioannis Schenekdeuini.*

Scheplitz. *vide, Promptuarium tàm iuris Ciuilis,&c.*
Delli Schauoni. e loro Regno. *vide, Mauro Orbini,*
Schilterus. *vide, Zaccharias.*
De Schiſmate. *vide, Hiſtoria de Schiſmate. Franciſci Zabarella.*
Schiurpff, *vide, Hieronymus.*
Schluſſemburgius. *vide, Conradi Schluſſemburgij. Theologia Caluiniſtarum.*
Schmaldicum Colloquium.
Schmaltzing. *vide, Georgius.*
Schmidius. *vide, Nicolaus.*
Schmidt. *vide, Adamus.*
Schneider. *vide, Matthias.*
Schnepſius. *vide, Erhardus.*
Schneppius, vel Schekius. *vide etiam Ioannes Theodoricus.*
Schoffer. *vide, Arſatius,*
Scholæ Chriſtianæ libri duo. *vide etiam, Chriſtiana Scholæ.*
Scholæ, & exercitationes dialecticæ. *vide, Ioannis Seolij.*
Scholarum Pomeraniæ Catecheſis. *vide, Catecheſis Doctrinæ Chriſtianæ.*
De Scholarum vtilitate, & antiquitate. *vide, Ioannis Altuſij.*
Scholaſticæ reſolutiones. *vide, Reſolutiones hortodoxo-morales,*
De Scholaſticæ theologiæ correctione. *vide, Chriſtophori à Capite-fontium.*
Scholaſticarum ſententiarum centuria. *vide, Ioannis Coraſij.*
Scholia in Epiſtolam Pauli III. Pont. Max.
Scholia in Petrum Guntherum. *vide, Iacobi Spiegelij.*
Scholia in Tertullianum. *vide, Beati Renani.*
Scholius. *uide, Ioannis Scholij.*
Scholtz. *vide, Georgius.*
Schonerus. *vide, Ioannes.*
Sckopher. *uide, Ioannes.*
Schopſius. *uide, Hieronymi Trentleri.*

Scho-

Schorus. *vide, Ieannes Antonius.*
Schreck. *uide, Conradus.*
Schrotek. *Vide Lucas.*
Scuberts. *Vide Adamus Schmidt.*
Schuberus. *vide, Clemens.*
Schueiglinus. *uide, Leonardus. Ieremias.*
Schultheis. *vide, Michael.*
Schumaierus. *vide, Ioannes.*
Schurmegiſtus. *Vide, Benedictus.*
Schurph. *vide, Hieronymi Schurph.*
De Scientiarum augumentis, *Vide, Franciſci Baronij.*
Scipione Calandrino. *vide, Trattato dell'Hereſie.*
Scipionis Gentilis de iuriſdictione libri tres, impreſſi Francofurti 1601. donec corrigantur.
Delle Sciſme, & hæreſie. *Vide, Trattato dell'hereſie,*
Sclaperus.
Scmalkaldenſis. *Vide, Gaſpar Motthaus.*
Schoffius. *Vide, Andreas.*
Scogli del Chriſtiano naufragio, quale và ſcoprendo la ſanta Chieſa di Chriſto alli ſuoi diletti figli, &c.
Scola Cattolica morale. *Vide Candelabrum Aureum.*
Scokius. *Vide, Martini Scokij.*
Scoperus Nouoforenſis. *Vide, Hartmannus.*
Scopperus. *Vide, Iacobus.*
Scoppius. *Vide. Andreas.*
Scotanus, *Vide, Paratitla.*
Scotanus Rediuiuus, ſiuè Commentarius Erotematicus in tres priores libros Codicis.
Scotia illuſtrior, ſeù mendicabula repreſſa modeſta Parecbaſi Thomæ Dempſteri.
Liber quoque inſcriptus Hyberniæ antiquioris Scotiæ vindiciæ aduerſus immodeſtam Parecbaſim Thomæ Dempſteri.
Scotorum Hiſtoria. *Vide, Hiſtoria Scotorum.*
Scotus. *Vide, Henricus.*
Scrinius. *Vide, Michael.*
Scripta eruditorum Virorum de Cœna Domini.
Scripta quædam Papæ, & Monarcharum de Concilio Tridentino.

Scri-

Scripta Theologorum Vuittembergenſium. *vide, Acta, & ſcripta.*
Scripti pars altera ac ſacram facultatem Pariſienſem. *Vide, Antonij Arnaldi.*
Scriptorum inſignium Nomenclator. *vide, Nomenclator præcipuorum.*
Scriptorum publicè propoſitorum à Profeſſoribus in Academia Vuittembergenſi.
Scriptura ſacra metricè conſcripta. *Vide, ſacra Scriptura.*
Scripturę circa cenſuram, & interdictum Pauli V. in Rempublicam Venetam. *Vide etiam Libri omnes, & quicumque Libelli.*
Scripturæ ſacræ Epitome figurarum.
Scripturæ ſacræ figurarum omnium receptatio.
Scripturæ ſacræ methodi tomi duo.
Scripturæ ſacræ Phraſes. *Vide, Phraſes.*
De Scripturæ ſanctæ præſtantia, dignitate, & auctoritate, &c.
Scripturæ totius ſumma, *Vide, etiam Tabulæ duæ.*
Ex Scripturis quædam excepta capita. *vide. Excerpta quædam capita.*
Scripturæ, libri, panegerici, raguagli, elogij, ſonetti, compoſitioni, imagini impreſſe, ò coniate in lode di qualſiuoglia heretico, con titoli ſpecioſi in verſi, ò in proſa, & in qualſiuoglia lingua, che ſijno.
Lo Scudo è l'Aſta del Soldato Monferrino impugnati alla difeſa, &c. da Collenuccio Niclocleonte.
Dello Scrupuloſo conuito con l'autorità del vecchio, e nuouo teſtamento, &c. opera, &c. ornata da M. Paolo Raſſineſe Cauſidico Fiorentino, &c.
De Scrupulis Chronologicorũ. *Vide, Clementis Scuberti.*
Scubertus. *Vide. Clementis Scuberti.*
Scultetus, *Vide, Abrahami Sculteti.*
Scutum Regium, ideſt aduerſus omnes Regicidas, & Regicidarum Patronos, &c. Auctore Georgio Hakemill Oxonien.
Sebaldus Hauurentius,
Sebaldus Heyden,
Seba-

Sebaſtianus Caſtalion. *uide etiam, Dialogi Sagri*
Sebaſtianus Bartolus. *Vide, Aſtronomia Microcoſmica.*
Sebaſtianus Figulus.
Sebaſtianus Francus.
Sebaſtianus Froſchellius.
Sebaſtianus Henricpetri.
Sebaſtianus Lepuſculus.
Sebaſtianus Lupulus.
Sebaſtianus Meyer.
Sebaſtianus Munſterus. *vide etiam, Pſalterium hebraicum.*
Sebaſtianus Sperber.
Sebaſtianus Spradler.
Sebaſtianus Torrelatius. *vide, folia quadam ad fauorem.*
Sebecius. *uide, Iacobi Sebecij.*
De Sebenico. *vide, noua concordia.*
Sebiuilla. *vide, Petrus.*
Seeerius. *Vide, Ioannes.*
Seconde memoire. *vide, memoire.*
Secreta ſublimia Guglielmi Varignane, donec corrigantur.
Secretarij Pontificij actiones duæ.
De Secretis liber Ioannis Iacobi Vecchierij Baſileenſis.
De Secretis mulierum. *Vide, Alberto Magno falsò adſcriptus.*
De Secretis naturæ. *vide, Pompei Barba.*
Sectarum præcipuarum confutatio. *uide, Illuſtriſſimi Principis.*
De Sæcularium Iudicum Poteſtate in Eccleſiaſticos. *vide. Bartholomæi Miletot.*
Secunde Apologie. *vide, Apologie.*
Secunde lettre, &c. *Vide, Antonij Arnaldi. Epiſtolæ decem, & octo.*
Sedentariarum artium panoplia. *uide, Panoplia omnium illiberalium.*
Seditionibus quo pacto obuiam iri poſſit. *vide, Exhortatio ad Chriſtianiſſimi, &c.*
Segarelli. *Vide, Gerardus.*

I Segni della natura dell'huomo d'Antonio Pellegrini.
La Segretaria d'Apollo d'Antonio SantaCroce.
Scillus. *Vide, Berardi Lotij*.
Scipius Haſſus. *Vide, Manes Roberti Bellarmini*.
Seizieſme lettre. *Vide, Epiſtola decem, & octo.*
Selecta cantica. *Vide, Cantica ſelecta*.
Selectæ Epiſtolæ. *Vide, Hadriani Barlandi. Illuſtrium & clarorum virorum*.
Selectarum diſputationum ad ius ciuile. *Vide, Hieronymi Treutleri*.
Selectæ diſputationes. *Vide, Ioannis Sanchez*.
Selectiſſimarum hiſtoriarum flores. *Vide, Flores Hiſtoriarum*.
De Seligendis opinionibus. *Vide, Iulij Clementis Scotti.*
Sellarius. *Vide, Michael*.
Selnecerus, vel Senelckerus. *Vide, Nicolaus.*
Selua di varij penſieri. *Vide Mauritio Moro.*
Semeſtrium libri quinque. *Vide, Danielis Molleri*.
La Semplicità ingannata di Gallerana Baratotti.
Sernaclæus. *Vide, Claudius*.
Senatus Anglici ſententia de Concilio. *Vide, Regis. & Senatus Anglici. Illuſtriſſimi, & Potentiſſimi Senatus*.
Senatus Tholoſani controuerſiarum collectio. *Vide, Gerardi de Meynard*.
Sennertus. *Vide, Phyſica Hypomnemata*.
Sennor l'Doctor D. Iuan de Vribe, &c. *ſic inſcribitur quidam libellus. Vide, Ioannis Baptiſta Poza.*
De Senſitiui amoris natura. *Vide, Auguſtinus Vlmius.*
Sententia de Diuina Prædeſtinatione, & annexis eis capitibus. quàm Synodus Dordrecthana in Eccleſijs reformatis receptam eſſe iudicat.
De Sententia, & re iudicata. *uide, Ioannis Zanzeri*.
Sententia Patrum. *uide, Centum, & quatuordecim*.
Sententiæ, & Prouerbia Rabinorum, Ludouico Henrico Daquin interprete.
Sententiæ pueriles.
Sententiæ Sanctorum Patrum de Cœna Domini.

Sententiarum Flores. *Vide, Flores Hiſtoriarum ſeleċtiſsimarum.*
In Sententias Comicorum Præfatia. *uide, Præfatia.*
Septem Eccleſiarum Vrbis, &c. Catalogus. *vide, Fiſcus Papalis.*
Septennaria Chronologia. *vide, Cronologia.*
Septieſme lettre. *vide, Epiſtolæ decem, & octo.*
Septieſme memoire. *vide. memoire.*
Septimus decretalium. *vide, Petri Matthai.*
De Sepultura Martini Buceri. *vide, Hiſtoria de Vita, obitu, &c.*
Seraphicæ Religionis ſtatus. *vide, Vera, & dilucida.*
Seraphini Firmani Apologia pro Baptiſta de Crema.
Series Romanorum Pontificum. *vide. Nomenclator præcipuorum.*
Seriorum, atque memorabilium centuræ. *vide, Octobris Melandri.*
Seriorum iocorum Amphiteatrum. *vide, Tarrei Hebi.*
Sermo Diuinæ Maieſtatis voce pronunciatus in Monte Syna.
Sermones conuiuales. *vide etiam Ioannis Peregrini.*
Sermones Hieronymi Sauonarolæ. *vide, Hieronymi Sauonarolæ.*
Sermones Otheri. *vidt, Iacobi Otheri.*
Sermones de Prouidentia Dei.
Sermoni ſedici. *vide, Il Piouano.*
Sermonum ſilua. *vide, Silua Sermonum.*
Serranus. *vide, Ioannes.*
Seruetus Hiſpanus.
Seruetus. *vide, Michael.*
Seruinus, *vide, Ludouici Seruini.*
Seruorum Ordinis Indulgentiæ. *vide, Liber Indulgentiarum.*
Serus veſper quid vehat. *uide, Neſcimus quid veſper ſerus vehat.*
In Seruum arbitrium liber. *vide, Hieronymi Serra.*
Seſſanta Salmi di Dauid tradotti in rime volgari

Italiane ſecondo la verità del teſto hebreo. col Cantico di Simeone, e dieci commandamenti della legge, ogni coſa inſieme col canto.
Seton Scotus. *vide, Alexander.*
Le Sette quanto durino. *vide. Inſtruttione fondamentale.*
Seubelius. *uide, Nicolaus.*
In Seuerum Sulpitium Commentaria. *vide, Georgij Horni.*
Sexennale bellum. *uide, Bellum Sexennale.*
Sextum renata, renouata, ac longè ornatius etiam, quam vnquam antea exculta Sphinx Theologico-philoſophica.
Shmidelerus. *uide, Valentinus.*
Shmidellinus. *uide, Iacobus Andreas,*
Shon. *uide, Georgius.*
Siberus. *uide, Adami Theodori.*
Sibylla Trig Andriana, ſeù de Virginitate, Virginum ſtatu, & iure.
Sicularum legum libri quatuor. *vide, Codicis legum,*
Sidereo. *uide, Camino del Cielo.*
Siderus. *vide, Simon.*
Siegfridus Saccus.
Sigilberti liber contra Papam Gregorium, & contra Epiſtolam Paſchalis Papæ.
Sigiſmundus Sueuus.
Signa ſacra, & origo miſſæ.
De Signis, & miraculis falſis. *Vide, Ioannis Vunſchelburgenſis.*
Silberſchlag. *uide, Georgius.*
P. Silero. *uide, due Prediche.*
Sileſiæ gentis Annales. *uide, Annales.*
Silua nuptialis Ioannis Neuizani Aſtenſis, donec repurgata fuerit.
Silua quæſtionum inſignium, *uide, Caroli de Metz,*
Silua ſermonum iucundiſſimorum, in qua nouæ hiſtoriæ, &c.
Silua vocabulorum, & phraſium. *uide, Henrici Decimatoris.*

Siluius. *uide, in actis Æneæ Siluij.*
Similerus. *uide, Iosias. Petrus.*
Similitudinum, & diſſimilitudinum liber,
Simlerus. *uide, Iosias.*
Simon Grædicæus, vel Gedicæus.
Simon Grynæus.
Simon Heſſus.
Simon Mennon.
Simon Meyer.
Simon Muſæus.
Simon Pauli, vel Paulus Surinenſis.
Simon Saltzerus.
Simon Scardius. *vide, De Principum, quibus electig. &c. Lexicon Simonis.*
Simon Siderus,
Simon Simonius.
Simon Sneyderus,
Simoni Maiolo Epiſcopo Vulturarienſi liber falsò adſcriptus, *cui titulus*, Colloquiorum, ſiuè diecanicularium tomus ſecundus, donec corrigatur.
Simonis Vigorij Apologia,
Item de Statu, & regimine Eccleſiæ gallico ſermone libri quatuor. ijdemque latino ſermone conſcripti.
Simonius. *uide, Simon.*
Simplex, & ſuccintus orandi modus.
Simpliciſſima, & breuiſſima Catechiſmi Expoſitio.
Simulacri, Hiſtorie, e figure della Morte.
Il Sindicato d'Aleſſandro Settimo inſieme con il ſuo viaggio all'altro mondo.
Sintagma. *uide, Syntagma.*
Del Siſtema Pittagorico. *uide, Lettere del R.P.M. Paolo Antonio.*
Siſtema Mnemodicum. *uide, Ioannis Henrici Alſteldij.*
De Siſtemi maſſimi del Mondo. *vide, Galileo Galilei.*
Sixieme lettre. *vide, Epiſtola decem, & octo.*
Sixieme memoire. *uide, memoire,*
Sixti V. brutum fulmen. *uide, Brutum fulmen.*
De Situ Germaniæ, *uide, Andrea Altamerij.*

Sixtinus. *uide, Regnerij Sixtini.*
Skeuue. *uide, Andreas.*
Slauorum Chronica. *uide, Chronica Slauorum, Mauro Orbini.*
Sleidanus, *uide, Ioannes. Mercurij Gallobelgici.*
Smalcaldenſis. *uide, Ioannes Matthæus.*
In Smaragdum. *uide, Summa in Smaragdum.*
Smol. *uide, Manuale rerum admirabilium.*
Snellius. *uide, Rodulphus.*
Snephius. *uide Eraſmus.*
Sneppius. *uide, Ioannes Schneppius. Theodorus.*
Sneiderus. *uide. Simon.*
Soaue, *vide, Hiſtoria del Concilio di Trento.*
Sobius. *uide, Iacobus.*
Socraticæ ſapientiæ Amphitheatrum. *vide, Amphitheatrum ſapientiæ.*
Sodalitè dù Bien Heureux S. Ioſef. *uide Inſtitution.*
Sohnius. *uide, Georgius.*
Sol veritatis. *uide, Petri de Alua, & Aſtorga.*
Solaris horologij circulus. *Vide, Vuenceslai Buduue*z.
Solatium morientis. *uide, Ludi Teutonici.*
Sole luminoſo. *uide, Expoſitio noua.*
Solemnis iuauguratio, & coronatio Innocentij Papæ X. *uide, Laurentij Banch.*
Solemnis modus ad inquirendũ. *uide, Modus ſolemnis*
Solemnis Oratio, *uide, Oratio ſolemnis.*
Solida confutatio præcipuarum corruptelarũ, *uide Illuſtriſsimi Principis.*
Solida demonſtratio, quod Eccleſia Romana, &c. *uide, Chriſtiani Kortholti.*
Solida refutatio compilationis Zuuinglianæ, & Caluinianæ per Theologos Vuitembergicos.
Solida refutatio libellorum duorum. *uide, Theologorum Vuittembergenſium.*
Il Soldato Suezzeſe.
De Solorzano. *uide, Ioannes de Solorzano.*
De Solis immobilitate libri omnes.
Somnius. *uide, Conradus.*
Sommaire des erreurs dell'Egliſe Romain. *uide, Abregè.*

Som-

Sommaires des declarations desCurez de Paris, &c par M. Iean Rouſce.
Sommario de paſſati giubilei, e d'altre coſe miſterioſe. *uide, del Giubileo di N. Sig.*
Sommario della Religione Chriſtiana raccolta in dieci libri, ne quali ſi tratta di tutti gl'articoli della fede, &c. *Stampato trà Heretici, (ſe bene falſamente dice in Roma per Paolo Gigliadoro) &c.*
Sommario d'vna più lunga riſpoſta all'Autore della lettera. *uide, Difeſa del Glorioſiſsimo Pontefice.*
Somme des pecchez. *uide, Stephani Bauny.*
Somnium Hypponenſe, ſiuè de controuerſijs relatore Philetimo Sac. Theolog. Baccalaureo.
Somnium, & Vaticinium Eſdræ, de fatis Monarchiæ Romanæ.
Somnium Viridarij aliàs diſputatio interClericum, & militem.
De Somno. *uide, Bernardini Teleſij.*
Sonetti diuerſi. *uide, Ludouici Pultij. Marci Pagani. Ioannis Baptiſtæ Marini.*
Sonus buccinæ. ſiuè tres Tractatus. *uide, Thomæ Angli ex Albijs.*
Sonner. *uide, Diſſertatio iuridica inauguralis.*
Soranus. *uide, Baſilius Faber.*
Sorex Primus oras chartarum primi libri deRepublica Eccleſiaſtica Domini Archiepiſcopi Spalatenſis corrodens Leonardus Marius Theologaſter Colonienſis à Daniele Loheto Burgundo Laudouenſi eiuſdem Spalatenſis Amanuenſi muſcipula captus, & eiuſdem ſcalpello confoſſus.
Delle Sorti. *uide, Libri delle Venture.*
Soteallus. *uide, Declarationes Cardinalium.*
Soterus. *uide, Ioannes. Ioannis Soteris.*
Sotomaior. *uide, De Tertijs debitis.*
Sozzinus. *uide, Fauſtus. Lelius.*
Spalatenſis Archiepiſcopus. *uide. Marci Antonij de Dominis.*

Spalatinus. *vide, Georgius.*
Spangembergius. *vide, Chriſtophorus., Cyriacus. Epi-ſtola conſolatoria. Ioannes.*
Spatarius. *vide, Aurea methodus.*
Specchio de Confeſſori, *uide, Prattica de caſi di conſcienza.*
Specimen gloſſæ ordinariæ.
Specker. *vide, Melchior,*
De Spectris, & apparitionibus Spirituum. *vide, Magica. ſeù Mirabilium.*
Speculi aurei tomus 4. *vide, Hieronymi Zeuallos,*
Speculorum libri. *vide, Libri decem anularum.*
Speculum Aulicarum, atque politicarum obſeruationum libri octo.
Speculum Cœcorum ad cognitionem Euangelicæ veritatis.
Speculum fatuorum. *vide. Iacobi Otheri.*
Speculum iuſtitiæ.
Speculum oculare. *vide, Ioannis Reuclini.*
Speculum phyſicæ completæ. *vide, Rodulphij Goclenij.*
Speculum Vitæ aulicæ, &c. ſub titulo poetici libri.
Speculum zeli. *vide, Ioannis Markieuitz.*
Speculum zeli pro clero in materia decimarum aduerſus Polonos Societat. Ieſu per replicationem titulo canonicam à R. Ioanne Markieuicz peſſimis ad exemplar malitiæ lucubrati Illuſtri, & Admodum Reu. Domino Ioanni Markieuuicz Canonico Varmienſi, &c. ab Adamo Nieſielski S. R. E. Presbytero dedicatum, & oblatum.
Speidelius. *vide, Diſertationes ad auream Bullam.*
Sperber. *Vide Sebaſtianus.*
Sphera Ciuitatis. *vide, Ioannis Caſij,*
Sphinz. *vide, Sextum renata.*
Spiegelius. *Vide. Iacobi Spiegelij.*
Spina. *Vide, Ioannis Franciſci Spina.*
Spinus. *vide, Ioannes.*
Spintlerus, *Vide. Georgius*

Spirituali Fioretti. *vide, Fioretti Spirituali.*
Spiritualis Vitæ exercitatio
Spiritus Sancti figuræ, aut typi originale peccatû depingentes.
Quod Spiritus Sanctus à ſolo Patre procedit. *uide, Collectanea demonſtrationum.*
Spironcini. *vide, Corriero ſualigiato.*
Splendianus. *vide, Ioannes.*
De Sponſalibus, & Matrimonijs. *vide, Ioachimus Beuſt.*
Spradler. *vide. Sebaſtianus.*
Sprecherus. *uide, Pallas rhetica.*
Sprengerius. *vide, Ioannis Theodori.*
Sprocouius. *Vide, Bertholdus.*
Stancarus. *Vide, Franciſcus.*
Stangius. *Vide, Dauid,*
Stanislauus Sarnitius.
Stanislaus Fœnich. *Vide, Nota ſexaginta quatuor.*
Stappitius. *vide, Ioannes.*
Statera appenſa. *vide, Thomæ Angli ex Albijs.*
Statera morum. *vide, Inſtitutiones Ethicorum.*
Statera prudentum.
Statera Renati Verdei.
Satius. *vide, Franciſci Trachelæi.*
Stato della Religione. *vide. Relatione dello Stato.*
Statorius. *Vide, Petrus.*
De Statu Eccleſiæ. *vide. Varia Doctorum.*
De Statu Iudæorum in Republica Chriſtiana, *Vide, Georgij Theodori.*
De Statu Nobilium. *Vide, Ioſia Nolden.*
De Statu, & Regimine Eccleſiæ. *vide, Simonis Vigerij.*
De Statu Religionis & Reipublicæ. *vide, Bellum ſexennale. Commentariorum de Statu Religionis.*
De Statu Romani Imperij. *vide, Nucleus diſcurſuum.*
De Statu ſupernaturali. *vide Sacra moralis.*
De Statu Virginum. *vide. Sibylla,*
Delle tSatue, imagini. &c.
An Statui, & dignitati Eccleſiaſticorum magis conducat

ducat admittere Synodum Nationalem piam,& liberam, quam decernere bello, &c.

De Status Chriſtiani correctione. *vide, De Emendatione.*

Statuta Imperialia, *vide, Melchioris Heinsfeldij.*

Staubius. *Vide, Ioachimus.*

Staupitius. *Vide, Ioannes Stappitius.*

Steganographia. *Vide, Ioannis Tritemij.*

Steinanus. *vide, Ioannes Hoſpinianus.*

Steinchemus. *vide, Reinerius Reineccius.*

Stella. *vide, Didaci Stella.*

Stellarius. *vide, Auguſtinomachia.*

Stellatus. *Vide, Marcellus Palingenius.*

Stephani d'Aluin de poteſtate, Epiſcoporum, Abbatum, aliorumque Prælatorũ tractatus ſuſpenſus, donec corrigatur.

Stephani Baunij Moſomenſis Theologia moralis.

Eiuſdem Sommè de pecchez, qui ſe committeus en toict eſtats.

Prattique dù Droict Canonique.

Pratique morales des Ieſuites.

In Stephani Gratiani diſceptationibus forenſibus Sacra Congregatio mandat omnibus, vt ex tomo 2. cap. 184. num. 51. & 52. pag. 303. deleant hiſtoriam ab Auctoribus hæreticis acceptam de quodam ementito Leone Romano Pontifice,& D. Hilario. Impreſſoribus quoque mandat, vt cum librum iterum impriment prędictum hiſtoriam penitus auferant.

Stephani Lindij Epiſtola de magiſtratu, & miſſa.

Stephani Vuincthonienſis liber de vera obedientia.

Stephanus. *Vide, Ioachimi Stephani.*

Stephanus Balutius. *vide, de Concordia Sacerdotij, & Imperij.*

Stephanus Doletus.

Stephanus Gabriel. *Vide, Storge, Salicea.*

Stephanus Gerlachius.

Stephanus Henricus, *vide, Henricus Stephanus.*

Stephanus Iſacus, *Vide, Carmina Amicorum.*

Ste-

Stephanus Iunius. *vide, Vindiciæ contrà Tyrannos*.
Stephanus de Maleſcot.
Stephanus Matthias, *vide, Matthiæ Stephani*.
Stephanus Reich.
Stephanus Ritherus. *vide, Flores Hiſtoriarum*.
Stephanus Robertus. *uide, Roberti Stephani*.
Stephanus Szegedinus.
Stephanus VuacKer.
Sternberger. vide, *Lucas*.
Steurlin. *uide, Ioannes*.
Sthenius. *vide, Henricus*.
Stiblinus. *vide, Gaſparis Stiblini*.
Stigelius. vt Stiphelius. *vide. Ioannes*.
Stigius. *vide, Ioachimus*.
Stigliani. *vide Tomaſo Stigliani*.
StoKelius. *vide, Leonardus*
Stoer. *vide, Flores Doctorum*.
Stolberg. vide, *Chriſtophorus*.
Stollius. *vide. Henricus*,
Stolſagius, *vide, Gaſpar*.
Stolſius. *vide, Ioannes*.
StorcKius. *vide, Nicolaus*.
Storge Saliceæ, ideſt Epiſtola, in qua P. Orthodoxus filium Papiſtam reducere conatur, Auctore Stephano Gabriele, &c.
Straparola. *vide, Notti della Straparola*.
Stratagemata Satanæ.
Stratagematographia. *vide, Heliæ Reuſneri*.
Strauſs. *uide, Ioannes*.
Strauſz. *uide, Iacobus*.
Streicherus. *uide, Laurentius*.
Strigelius, *uide, Victorini Strigelij*.
Strozzi Cicogna Palazzo degl'incanti.
Strubin. *uide, Leonardus*.
StucK. *uide, Ioannes*.
StucKius. *uide, Ioannes Gulielmus, Ioannis Stucchij*.
Studerius. *uide, Vlricus*.
Studij Theologici Bibliotheca. *uide, Bibliotheca*.
De Studijs corrigendis. *uide, Vita iuuentutis*.
De Studijs inſtituendis. *uide, Hugonis Grotij*.

De Studijs puerorum formandis. *uide, Diſciplina puerorum.*
De Studio literarum, *uide, Iacobi Bophart.*
De Studioſæ Vitæ ratione. *uide, Claudij Baduellis.*
Stumpff. *uide, Ioannes.*
Stupanus. *uide, Ioannis Petri.*
Sturmius. *uide, Ioannes.*
De Stylo Datariæ. *uide. Tractatus de Officio.*
Stymelius. *uide, Chriſtophorus.*
Suarez de cenſuris. *uide, Franciſci Suarez.*
De Subditorum Officio erga Magiſtratus. *uide, tractatus de iure Magiſtratus.*
De Subiectione Clericorum. *uide, Henningi Arniſai.*
De Subtilitate. *uide. Cardani Opera.*
De Succeſſione conuentionali, & anomala. *uide, Concluſionum Ciuilium.*
De Succeſſione non interrupta filiorum S Franceſci. *uide, Libri omnes impreſs.*
De Succeſſionibus ab inteſtato, *uide, Valentini Forſterij.*
Succeſſiuarum horarum opera. *uide, Ppilippi Camerarij.*
De Suceez des affaires de France. *uide, dell' Eſtat, & ſuccez.*
Surinenſis. *uide, Simon Pauli.*
Suffragia, ſeu vota tredecim Theologorum. *uide, folia quadam impreſſa.*
Suide Hiſtoria nuper Baſileæ impreſſa, donec annotationes marginales, & Indices emendentur.
F. Sulpice recollect. *vide, Exercice.*
Summa moralis Sacramentorum. *uide, Henrici Henriquez.*
Summa purioris doctrinæ per Mansſeldenſes ad Gallicam Eccleſiam miſſa.
Summa in Smaragdum ſuper Euangelia. & Epiſtolas totius anni, tàm ſeparatim, quàm vna cum ipſo auctore impreſſa.
Summa Theologiæ. *uide, Sacra Theologiæ Summa.*
Summa totius ſcripturæ. *uide, etiam Tabula dua.*

Sum-

Summaria Bibliorum . *uide, Bibliorum Summaria.*

Summarium omnium controuerſiarum pertingẽtium religionem noſtris temporibus agitatarum inter Eccleſiam Romanam, & Eccleſias reformatas, per Thomam Portam,

Summarium Sripturæ,

De Summo Imperio . *uide, Iacobi Bornitij.*

Summula caſuum conſcientiæ. *uide, Ioanni Maldonato.*

De Superſtitione. *uide, Ioannis Vuſchelburgenſis.*

De Superſtitioſis quibuſdam feſtis. *uide, Miſcellã Theologica.*

Supplica à Paolo V. per varij Cittadini Bologneſi *uide, Duo Libelli famoſi.*

Supplicatio ad Paulum V. Pont. Max. *uide, Rogerij Vuiddinghonis.*

Supplicatio quorundam apud Heluetios Euangeliſtarum ad Epiſcopum Coſtantienſem.

Supplication, & requeſte a l'Empereur, aux Roy, Princeps, e Stats, Republiques, & Magiſtrats Chreſtiens ſur les cauſes d'aſſembler vn Concile general contre Paul Cinquieme dreſcè par Nicolas de Morbais.

De Supplicatione ad Sanctiſſimum. *uide, Tractatus de Supplicatione.*

Supplice eſortatione di nuouo mandata all'Inuittiſſimo Ceſare Carlo V.

Supputatio annorum mundi.

Sureaus. *uide. Hugo.*

La Suſanna. *uide, Ferrantis Pallauicini.*

Suſannæ Comedia tragica, tàm cum nominẽ, quàm ſine nomine Auctoris.

Sutel. *uide, Ioannis Sutel.*

Sutphanus Henricus. ſeù Henricus Stephanus,

SuuencKfeldius. *uide, etiam Gaſpar.*

Suuermenica Doctrina.

Syllabi omnes, ſeù Indices extra Vrbem impreſſi. *uide, Indices, & Syllabi omnes.*

Sylloge rerum quotidianarum. *uide, Ioachimi Cluucheri,*

De

De Syllon. *uide, Il Miniſtro di Stato.*
Symbola aureæ menſæ.
Symboli Apoſtolici explicatio. *uide, Catechiſmus. Expoſitio. Explicatio.*
Symbolum militare ſcholæ. & doctrinæ Auguſtino-thomiſticæ, quo in publicum ſcholaſticæ velitationis campum ſub præſidio F. Henrici Hilden procedunt præliaturi Frater Columbanus à Liebenfels, & Fr. Dethmanus à Bolman.
Symbolum Pitagoricum. *uide, Bartholomæi Agricolæ.*
De Symbolis tribus. *uide, Gerardi Ioannis.*
Sylua. *uide, Silua.*
Syncrama clariſſimorum Virorum, qui Halæ conuenerunt ſuper verbis in Cœna Domini.
Syncramata quatuor. *uide, De Veteri Religione.*
Synodi Dordracenæ, & eorum, qui illi præfuerũt in Belgij Remonſtrantes, quos vocant, crudelis iniquitas expoſita. Prohibetur, ſicut & ipſa Synodus Dordracena.
Synodus Bernenſis. *uide. Acta Synodi.*
Synodus Dordrecthana. *uide, Sententia de Diuina Prædeſtinatione. Iudicium Synodi.*
Synodus Marpurgenſis.
Synodus Sanctorum Patrum conuocata ad cognoſcendam, & iudicandam controuerſiam, &c. de Maieſtate Corporis Chriſti.
Synopſis dogmatum Eccleſiaſticorum. *uide, Gregorij Hieromonachi.*
Synopſis hiſtoriæ vniuerſalis ab Origine mundi per quatuor Summa Imperia (quas Monarchias appellant) ad præſens tempus deducta à Chriſtophoro Helucio, &c.
Synopſis veræ Catholicæq; doctrinæ de gratia, & annexis quæſtionibus ad Catechiſmum de gratia. Auctore Samuele Mareſio.
Synoptica tractatio. *uide, Ioſiæ Nolden.*
Syntagma Philippo Rameo artium liberalium methodo breui, ac perſpicuo concinnatum per Ioan-

Ioannem Bipſterium Marcbergianum in gratiam Tyronum.
Syntagma tractatuum de imperiali iuriſdictione, auctoritate, & præeminentia Auctorum variorum cum dedicatoria Symonis Scardij.
Syntagmatis Appendix. *uide, Appendix neceſſaria.*
Syſtema. *uide, Siſtema.*
Szegedinus. *uide, Stephanus.*

T

TAbeotius. *uide, Iuliani Tabeotij.*
De Tabernis Montanis. *uide, Chumani Elinſpachij.*
Tables Trois. *uide, Trois Tables.*
Tabulæ duæ, quarũ prima eſt Summa totius Scripturæ veteris, & noui teſtamenti, altera verò de decem præceptis.
Tabulæ Chronologicæ. *uide, Annales, ſeù Tabula.*
Tabulæ ſuffragiales de terminandis fidei litibus. *uide, Thoma. Angli ex Albijs.*
Tabulæ vtriuſque Teſtamenti. *uide, Ioannis Rutheni.*
In Tacitum Commentaria. *vide, Andrea Altamerij. Commentaria germanica.*
Taffin, *uide. Ioannes.*
La Taliclea. *uide, Ferrantis Pallauicini.*
Targum, hoc eſt paraphraſis Cornelij chaldaica in Sacra Biblia, interprete Paulo Fagio.
Tariſſa delle ſpeditioni di Dataria. *uide, Taxa S. Cancellariæ.*
Tarrei Hebbi iudicium in Amphiteatrum feriorum iocorum.

De

De Tartarorum Religione. *vide, De Ruſſorum.*
Taruiſinus. *vide, Gaudentij Taruiſini.*
Tauberus. *vide, Gaſpar.*
Tauerner. *vide, Riccardus.*
Taumatographia naturalis. *vide, Ioannis Ianſtonij.*
Taurinenſis. *vide, Claudius.*
Taxa S.Cancellariæ Apoſtolicæ in lucem emiſſa, & notis illuſtrata à Laurentio Bank Norcopenſe Gotho, *cui annexum eſt aliud opuſculum, inſcriptum,* Tariffa delle ſpeditioni della Dataria.
Taxa pœnitentiariæ. *vide, Praxis, & Taxa.*
Taxationes Eccleſiarum. *vide, Annata Taxationes.*
Taylous. *vide, Gulielmus.*
Tebaide Sacra, nella quale con l'occaſione d'alcuni Padri Eremiti ſi ragiona di molte, e varie virtù di Paolo Bozi Veroneſe.
Technica Hiſtoria. *Vide, Roberti Flud.*
Tela ingeſta, & regeſta. *Vide, Memoriale ad Eminentiſſimum.*
Teleſius. *Vide, Bernardini Teleſij.*
Templum iuſtitiæ. *vide, Chriſtophori Beſoldi.*
De Temporali poteſtate Pontificis in Principes, *vide, Henningi Arniſei.*
Temporum Continuatio. *vide, Continuatio temporum.*
De Temporum emendatione. *vide, Ioſephi Scaligeri.*
De Temporum Sacrorum ratione. *vide, Hieronymi Vecchietti.*
Il Teofilo Comedia Spirituale di Beneuenuto Flori Saneſe.
De Terminorum æquiuocatione. *vide, Diſputatio æquiuocatoria.*
De Terræ mobilitate. *vide.* Libri omnes, *& quicumque libelli. Lettera del R.P. Paolo Foſcarini.*
De Derribili excidio Hieroſolymitarum. *Vide, Ioannis Sutel.*
De Tertijs debitis Catholicis, & inuictiſſimis Regibus Hiſpaniæ ex fructibus, & rebus omnibus, quæ decimantur, Auctore Ioanne del Caſtillo Sotomaior.

In Tertullianum Scholia. *vide, Beati Renani.*
Teſoro politico con tutte le ſue parti.
Teſoro ricchiſſimo (*ſic falsò inſcribitur quidam liber*) dell'Indulgenze conceſſe da molti Sõmi Pontefici communicate alla Compagnia poſta in Venetia in S.Maria Formoſa,& per odine del P.Ceſare Renaldino Pieuano, &c.
Teſſeræ Romanæ. *vide, Thomæ Angli ex Albÿs.*
Teſtamenti veteris Compendium. *Vide, Compendium.*
Teſtamenti veteris. & noui cantica ſelecta, *Vide, Cantica ſelecta.*
Teſtamenti veteris phraſes. *Vide, Phraſes Hebraicæ.*
Teſtamenti veteris Rabinorum Commentaria. *Commentaria Rabb i Salomonis.*
Teſtamenti veteris, & noui tragœdiæ. *vide, Comœdia, & Tragœdia.*
Teſtamenti vtriuſque Index. *vide, Index vtriuſque teſtamenti, Index rerum omnium.*
Teſtamenti vtriuſque loci. *vide etiam Multi,& integri loci.*
Teſtamenti vtriuſque tabulæ. *vide, Ioannis Rutheni.*
In Teſtamentum nouum Annotationes. *vide, Ioannis Mahusÿ. Laurentÿ Vallæ.*
Teſtium veritatis Catalogus. *Vide, Catalogus.*
Tetragoniſmum. vide, *ad Georgÿ.*
Thalamannus Benedictus.
Thalmud Hebræorum,eiuſque gloſſæ, annotationes, interpretationes, & expoſitiones omnes.
Than. vide. *Fridericus.*
Thanholtzner. vide, *Thomas.*
Theatrum Genealogicũ. *vide,Hieronymi Henninges.*
Theatrum Hiſtoricum, Chriſtiano Matthia Auctore.
Theatrum Hiſtoricum, ſiuè promptuarium illuſtrium exemplorum,&c. Initio ab Andrea Hundorffio conſcriptum, iam verò labore, & induſtria Philippi Loniceri, &c. latinitati donatum, &c.

Theatrum Vitæ humanæ primum à Conrado Licoſthene Rubeaquenſi inchoatū, deinde à Theodoro Zuuingero abſolutum, cuiuſcunq; ſit impreſſionis. niſi corrigatur.
Theatrum vniuerſæ naturæ. *vide, Ioannis Bodini.*
Thebaide ſacra. *vide, Thebaide.*
Themata 114. Baſileæ diſputata.
Themudo da Fonſeca. *vide, Deciſiones, & quæſtiones.*
Theobaldus. *Vide, Billicanus.*
Theobaldus Gertachius Billicanus.
Theodoreti Cyri dialogorum verſio. *Vide, Victorini Strigelij,*
Theodori Bezæ auctoris iam damnati liber *inſcriptus.* Icones, ideſt veræ imagines Virorum doctrina ſimul, & pietate illuſtrium. *Vide etiam Confeſſione di Theodoro Beza.*
Theo dorici Nemienſis, vel à Niemen Hiſtoria de Schiſmate.
Theodoricus Schneppius,
Theodorus Amydenius. *Vide, Tractatus de officio.*
Theodorus Beza, aliàs Nathanael Neſelius.
Theodorus Beza Vezelius.
Theodorus Bibliander.
Theodorus de Brij. *Vide, Bibliotheca, ſeù Theſaurus.*
Theodorus Neogeorgius.
Theodorus Prodromus. *Vide, Cyri Theodori.*
Theodorus Reimkimk. *vide, de Regimine ſæculari.*
Theodorus Siberus. *Vide, Adami Theodori.*
Theodorus Sneppius.
Theodorus Sprengerus. *vide, Ioannis Theodori.*
Theodorus Vitus. *Vide, Vitus.*
Theodorus Zuuingerus. *vide etiam Theatrum vitæ humanæ.*
Theodoſius Bernicus. *uide, Tuba pacis.*
Theologia antiqua de veri Martirij adæquatè ſumpti notione contra ſpumoſam Kainologiam & fragoſum Taratantara Thomę Hortado Buccaferrei de Seir iterato vulſi, ac depilati à Leodegario Quintino heduo Sac. Theol. Doctore,

Theologia Auguſtini. & Hieronymi, *ſic inſcribitur quidam liber*.

Theologia Germanica ex Germanico tranſlata, Ioanne Theophilo Interprete.

Theologia Heidelbergenſis. *Vide, Heidelbergenſis*.

Theologia moralis Ieſuitarum, *ſic inſcribitur* Anonymi cuiuſdam liber.

Theologia moralis. *Vide, Stephani Bauny*.

Theologia myſtica. *vide, Henrici Harphy*.

Theologia myſtica à pio quodam Ordinis Dominorum Teutonicorum Sacerdote ducentis circiter ab hinc annis germanicè conſcripta, & à Ioanne Theophilo in latinum tranſlata.

Theologiæ Caluiniſtarum libri tres. Auctore Conrado Schluſſeburgio.

Theologiæ compendium. *vide, Hyppophili Melangei*.

Theologiæ Sacroſanctæ Doctores. *vide, Monumenta Sanctorum Patrum*.

Theologiæ Sacroſanctæ orthodoxographa. *vide, Orthodoxographa*.

De Theologiæ Scholaſticæ correctione. *uide, Chriſtophori à Capite-fontium*.

Theologiæ Summa Ioannis Duns Scoti. *vide, Sacra Theologiæ*.

De Theologiam diſcendi ratione. *vide, Dauidis Chytrei*.

In Theologiam naturalem prologus. *uide, Raymundi de Sabunde*.

Theologica Diſputatio. *uide, Diſputatio Theologica*.

Theologica Margarita.

Theologici ſtudij Bibliotheca. *Vide, Bibliotheca ſtudij*.

Theologico-philoſophica Sphinx. *vide, Sextum renata*.

Theologicorum miſcellaneorum libri. *vide, Miſcellaneorum*.

Theologicorum troporum, &c.

Theologie familiere, où inſtruction de ce que le Chreſtien doit croire, & faire en ceſte vie pour

eſtre ſauuè, Auctore Iean du Verger Abbè de S. Cyran,
Theologorum Germanorum, & exterorum Vitæ. *uide, Melchioris Adami.*
Theologorum quorundam in Electoratu Saxoniæ Epiſtola inuitatoria ad vniuerſos Dominos Theologos, &c. de Iubilæo Lutherano circa finem Octobris, & initium Nouembris ſolemniter celebrando amicè ſcripta.
Theologorum ex varijs Religionibus approbatio doctrinæ Ianſenij. *uide, Approbatio.*
Theologorum veterum Elenchus. *uide, Veterum quorundam.*
Theologorum Vuittembergenſium Acta, & Scripta. *uide. Acta, & Scripta.*
Theologorum Vuittembergenſium vera, & ſolida refutatio duorum libellorum Ieſuitarum. *vide etiam, ſolida refutatio.*
Theophili Eugenij Protocataſtaſis, ſeù prima Societatis Ieſu inſtitutio reſtauranda.
Theophili Raynaudi Opera ſequentia. Erotemata de bonis, ac malis libris, deque iuſta, aut iniuſta eorumdem confixione, donec corrigatur.
Eiuſdem error popularis de cõmunione pro mortuis diſcurſus.
Guſtus Operis, *cui titulus eſt*, Heteroclita ſpiritualia, & anomala pietatis.
De Martyrio per peſtem ad martyrium improprium, & proprium vulgare comparato, Diſputatio Theologica.
A Theophilo detectus atheiſmus. *uide. Defenſio pro Valeriano.*
Theophilus Baldanus.
Theophilus Freurelius.
Theophilus Ioannes, vel Ioannes Theophilus. *uide, Theologia Germanica, Theologia myſtica.*
In Theophraſtum Commentarij. *uide, Iulij Cæſaris, Scaligeri.*
Theophraſtus Paracelſus.

In Theoriam beneficiorum introductio. *uide, Antonij Fabririj.*
Theriaca. *uide, Vincentij Lenis.*
Theſaurarij Epiſtola: *uide, Argylophilaris.*
Theſauri Aphoriſmorum politicorum. *uide, Epimetron auctarium.*
Theſaurus bellicus. *uide, Heliæ Reuſneri.*
Theſaurus grammaticus. *uide, Lexicon Buxtorphij.*
Theſaurus iuris executiui, &c. in quo continetur tractatus Rutgeri Rundlant de inuocatione vtriuſq; brachij cauſæ præſenti Venetæ accommodatus.
Theſaurus linguę græcæ Henrici Stephani, donec expurgetur.
Theſaurus linguæ Hebraicæ Sanctls Pagnini, auctus opera Ioannis Mercerij, & Antonij Ceuallerij, donec expurgetur.
Theſaurus Litaniarum. *uide, Thomæ Sailli.*
Theſaurus Philologicus, ſeù clauis ſcripturæ, &c. Auctore Io: Henrico Hottingero.
Theſaurus ſacrarum precum, ſiuè Litaniæ variæ.
Theſaurus virtutis, & gloriæ. *uide, Bibliotheca, ſeù Theſaurus,*
Theſes theologicæ apologeticæ, & miſcellaneæ aduerſus doctrinam Cornelij, &c. ſub prætextu quærimoniæ, Typographi Louanienſis editionis ſecuudæ, &c.
Theſes Theologicæ de gratia, & libero arbitrio, & prædeſtinatione, apud Ioannem Mehurſium Antuerpiæ.
Theuthonici Ludi. *uide, Ludi Theutonici.*
Thobiæ Imagines. *uide, Liber decem anulorum.*
Thobiæ Paurmeiſteri à Kochoſtet de iuriſdictione Romani Imperij.
Thobias Brunon.
Tholoſanus. *uide, Henricus.*
Thomæ Angli ex Albijs Eaſt Saxonum. Inſtitutiones peripateticę ad mentem Summi Viri, clariſſimique Philoſophi Kenelmi Equitis Digbei. Eiuſdem appendix theologica de origine mundi,

Item Tabula ſuffragialis de terminandis fidei litibus ab Eccleſia Catholica fixa.

Theſſeræ militares ψευδωνύμας Romanæ Euulgatio.

Tabulæ ſuffragiales de terminandis, &c. occaſione Teſſeræ Romanæ inſcriptæ aduerſus folium vnum ſoni buccinæ.

Exetaſis ſcientiæ requiſitæ in theologo ad cenſuras ſententijs theologicis inferendas oblata Eminentiſſimis, & Reuerendiſſimis DD. S. R. E. Cardinalibus Congregationis S. Inquiſitionis.

Obedientiæ, e gouernament, *liber angliçè editus.*

Monumethan excantatus, ſiuè animaduerſiones in libellum famoſum, de Anglicani Cleri retinenda in Apoſtolicam Sedem obſeruantia.

Muſcarium ad immiſſos à Ioanne Thamone calumniarum crabrones, & ſophiſmatum Scarabeos cenſuræ duacenæ vindices abigendos.

Sonus buccinæ, ſiuè tractatus tres de virtutibus fidei, & Theologiæ de principijs earumdem, & erroribus oppoſitis.

Statera appenſa, quo ad ſalutis aſſequendæ facilitatem.

Villicationis, ſeù de medio animarum ſtatu, ratio Epiſcopo Chalcedonenſi reddita, &c. Et inſuper omnia alia huius Auctoris ſcripta, & opera.

Thomæ Campanellæ Opera, quæ Romæ excuſſa, aut approbata non ſunt, cum Auctor pro ſuis illa non agnouerit.

Thomæ Demſteri de antiquitate Romanorum, donec corrigatur. *vide etiam Scotia illuſtrior.*

Thomæ Eliſij Clypeus piorum Catholicorum, donec expurgetur.

Thomæ Phreigij Opera omnia.

Thomæ Roccabellæ Opera.

M. Thomæ Sagittarij Epiſtolica inſtitutio, ſeù de conſcribendis Epiſtolis, tractatus.

Thomæ Sailli theſaurus Litaniarum.

Thomæ Sanchez diſputationum de Sacramento

Ma-

Matrimonij, tomus tertius vſque dum in eo reſtituatur num.4.diſp.7.lib.8.*cuius num.initium eſt* At frequentiſſima, ac verior ſententia habet id poſſe,&c. *finis verò*. & his diebus in hoc Prætorio Granatenſi ſenten. pars hæc definita eſt.

Thomæ Zerolæ Beneuentani praxis Epiſcopalis prohibetur omninò.

Thomæ Zerolæ Epiſcopi Minorenſis Praxis Epiſcopalis, tum antiqua, tum noua etiam editio, donec corrigetur.

Thomas Aquinas exhibitus confeſſor veritatis. *vide, Ioannis Georgij*.

Thomas de Auguſtinis. *vide, Librorum omnium*,

Thomas Bangius. *vide, Cælum Orientis*.

Thomas Beconus.

Thomas Blaurerus.

Thomas Bonarte. *uide, Concordia, Scientia*.

Thomas Cartuurightus.

Thomas Copperus.

Thomas Corbeau.

Thomas Cranmerus.

Thomas Dranta.

Thomas Eraſtus.

Thomas Gottisfordus.

Thomas Græneius, *uide, Appellatio Thomæ à*

Thomas Gybſonus.

Thomas Hobbes. *uide, Elementa Philoſophica*.

Thomas ab Hofen.

Thomas Hurtado. *uide, Reſolutiones Orthodoxæ morales*.

Thomas Hybernus. *uide, Flores Doctorum*.

Thomas Leonardus. *uide, Angelici Doctoris*.

Thomas Leuerus.

Thomas Meſſighamus, *uide, Florilegium*.

Thomas Muncerus.

Thomas Neogeorgius.

Thomas Paynel.

Thomas Platterus.

Thomas Porta, *uide, Summarium omnium controuerſiarum*,

Thomas Porta. *uide, Trois Tables.*
Thomas Præſtonus. *uide, Appellatio Thomæ.*
Thomas Riccius. *uide, Imperatoris Iuſtiniani.*
Thomas Schelbachius, vel Seltbachius.
Thomas de Senis. *uide, Conciones F. Thomæ.*
Thomas Suuinerton.
Thomas Thanholtzner.
Thomas Venatorius.
Thomas Vuilſonus.
Thomas Vuiſtadius.
Thomas Vuolphius.
Thoner. *uide, Dauid.*
Thrachius. *uide, Riccardus.*
Threni Ieremiæ Myſticati.
Thuanus. *uide, Iacobi Auguſti.*
Thylo. *uide, Henricus,*
Tibertus: *uide, Antiochi Tiberti.*
Tigurinæ Eccleſiæ Confeſſio.
Tilemannus. *vide, Marcus.*
Tilenus. *vide, Georgius.*
De nõ Timenda morte, Libellus *ſine nomine Auctoris, aut impreſſionis, aut loci, aut temporis.*
Timotheus Kirchnerus.
Timotheus Neocorus.
Tinctorius. *uide, Matthias.*
Titelmannus Heshuſſius.
De Totyghton. *uide, Riccardus.*
De Togata. & armata militia. *vide, De Militia. Henrici Breubau.*
Togata Pallas. *uide, Pallas Rhetica.*
Togius Vldricus. *uide, Vldricus Zuinglius.*
Tomaſo Coſto, *uide, Il Fuggi l'Otio.*
Tomaſo Stigliani le ſue rime diſtinte in otto libri, cioè, Amori Ciuili. Amori Paſtorali, &c.
Tomaſo Tomaſſi, *uide, Vita del Duca Valentino.*
Tomitanus. *uide, Bernardini Tomitani.*
Toraſius Aquilouicanus. *uide, Ioannes Toraſius.*
Torgenſis, *uide, Iacobi Bornitij, Marcus Cordelius.*
Torrelatius. *vide, Folia quædam ad fauorem.*
Tornettus, *uide, Natalis.*

Tortura Torti. ſiuè ad Matthæi Torti librum reſponſio.
Toſarius, *vide, Ioannes Toraſius.*
Toſcanus. *uide, Ioannis Matthæi.*
Toſſanus. *uide, Daniel.*
Totius Belgicæ Vrbium, Abbatiarum, Collegiorum diuiſio ad opprimendum per nouos Epiſcopos Euangelium.
Toxita. *uide, Michael.*
Toye. *uide, Georgius.*
Trachelæus. *uide, Franciſci Trachelæi.*
Tractados dos. *uide, Dos Tractados.*
Tractatus Apologeticus de certitudine gratiæ. *uide, Martini Eiſengrenij.*
Tractatus Criminalis. *uide. Ioannis Harprecti.*
Tractatus de iure Magiſtratuum in ſubditos, & officio Subditorum erga Magiſtratus. *è gallico in latinum conuerſus ſine nomine Auctoris.*
Tractatus de officio, & iuriſdictione Datarij, & de Stylo Datariæ, Auctore Theodoro Amydenio.
Tractatus ad omnes in Chriſtianam libertatem maleuolos. *uide etiam Breuis Tractatus.*
Tractatus Philoſophico-theologicus. *uide, de Loco tractatus.*
Tractatus de redditibus, & decimis.
Tractatus de regia protectione, & de ſupplicatione ad Sanctiſſimum. *uide, Franciſci Salgado.*
Tractatus de remedijs regibus, cæteriſq; catholicis liberis Principibus, & eorum Miniſtris competen aduerſus Archiepiſcopos. Epiſcopos, &c.
Tractatus de Sacramento diuinitatis, de Chriſto Capite, de Charitate Chriſti. *uide. Auguſtini de Roma.*
Tractatus de Salomonis nuptijs, vel Epitalamium in nuptias inter Fridericum V. Comitem, &c. & Eliſabetham Iacobi Brittaniæ Regis, &c. filiam vnicam.
Tractatus, & tractatulus theologici. *uide, Via Veritatis & pacis.*

Tractatus de vera, & pura Eccleſia S. Athanaſio falsò adſcriptus.

De Traditionibus Diuinis, & Apoſtolicis.

Tragœdia de libero arbitrio.

Tragœdiæ aliquot ex veteri teſtamento. *uide, Comædia, & Tragædia.*

Tragœdiæ ex nouo, & veteri teſtamento. *uide, Comædia, & Tragædia.*

Tragica Comœdia Suſannæ. *uide, Comædia Tragica.*

Tragica, ſeù Triſtium Hiſtoria de pœnis criminalibus, & exitu horribili earum.

Traheron. *uide, Bartholomaus.*

Traiano Boccalini. *uide, Auuiſi di Parnaſo.*

Traictè des Ancennes ceremonies. où Hiſtoire contenant leur naiſſance & acroiſſement daus l'Egliſe.

Traicte au quel eſt deſcrite l'origine des Capucin. *uide, le Capucin Traicte.*

Traictez aù quel eſt decidee la queſtion, &c. *uide, La Guerre libre.*

Traictez des Droits, & libertez dell' Egliſe Gallicane per M. Pithoù.

Tranquillus. *uide, Hortenſius.*

De Translatione Imperij Romani. *uede, Henningi Arniſei.*

Translationis veteris Pſalterium.

Translationes omnes, & quæcumque Sacri Concilij Tridentini de lingua latina in gallicam, vel alias linguas abſque auctoritate Apoſtolica factæ, vel impreſſæ.

Tranſmutatoriæ Alchimiæ defenſio. *uide, Defenſio, & Declaratio,*

Traſybulus. *uide, Chriſtophorus.*

Traſtulli eſtiui. *uide, Ioannis Baptiſta Marini.*

Il Trattato dell' appellatione nelle materie Eccleſiaſtiche per il capo d' Abuſo, tradotto dal Franceſe da Maſo degl' Albizi Fiorentino.

Tractato del beneficio di Chriſto.

Trat-

Trattato de Cambij. *uide, D. Antonio di S. Saluatore.*

Trattato dell'heresie, e delle ſciſme, che ſono nate, e che poſſono naſcere nella Chieſa di Dio, e de rimedij, che ſi deuono vſare contro di quelle, cioè della ſcommunica, e della poteſtà del Magiſtrato ciuile fatto in cinque lettioni da M. Scipione Calandrini.

Trattato dell'interdetto della Santità di Papa Paolo V. nel quale ſi dimoſtra che egli non è legitimamente publicato, &c. compoſto dalli ſottoſcritti Teologi, Pietro Antonio Archidiacono, e Vicario Generale di Venetia, F. Paolo dell'Ordine de' Serui Teologo della Sereniſſima Republica di Venetia, F. Bernardo Giordano Minore Oſſeruante Teologo, F. Marc' Antonio Cappello Minore Conuentuale Teologo, F. Camillo Agoſtiniano Teologo, F. Fulgentio dell'Ordine de Serui Teologo,

Tredecim Theologorum vota. *vide, Folia quædam.*

De Treglies. *vide, Benedicto de Treglies.*

Tremelius. *vide, Bartholomaus. Immanuel.*

Tremonianus. *vide, Iacobi Scepperi.*

Trenodia Eccleſiæ Catholicæ ad Chriſtum Sponſum ſuum.

Tres humblè remonſtrance faicte par les Religieux au graue Prelat de France, donec corrigatur.

In Tres priores libros Codicis Paratitla. *vide, Paratitla.*

Treutlerus. *vide, Hieronymi Treutleri,*

Treuuè. *vide, Conradus.*

Treuuer. *vide, Petrus.*

Trezieme lettre. *vide, Epiſtola decem, & octo.*

Trias Pattuum. *vide, Sanctorum Patruum.*

De Tribus Energumenis. *vide, Hiſtoria memorabilis.*

De Tribus Hiſtoricis Concilij Tridentini Auctore Cæſare Aquilinio,

De Tribus Magdaleni s. *vide, Iacobi Fabri.*
Tricaſſius. *vide, Chiromantiæ libri omnes.*
Trieſt Epiſcopus Gandauenſis. *Vide, Edicta tria Vindiciæ prò perilluſtri.*
Trig Andriana. *vide, Sibylla.*
Triganius.
Triginta Epiſtolæ philoſophicæ, & hiſtoricę de Flauij Ioſephi teſtimonio, &c. Chriſtophorus Arnoldus fideliter illas recenſet.
Trilogium pro Catechiſtis.
Trimorsheim. *vide, Petrus.*
De Trinitate Commentarij. *Vide, Alcuini.*
Trionfo Angelico. *Vide, Marci Pagani.*
Trionfo d'inuitta morte di charità. *Vide, Glorioſo Trionfo.*
Tripartita vnio. *vide, Diſſidentium.*
Tripartitus apologeticus. *Vide, Apologeticus tripartitus.*
Tripolitanus. *Vide, Irenei Tripolitani.*
Triſtium hiſtoria. *Vide, Tragica, ſeù Triſtium.*
Triſtramus Reuell.
Tritemius. *Vide, Ioannis Tritemij.*
Triumphi Romanorum, & Ieſu Chriſti in Cælum aſcendentis collatio.
De Triumphis antiquis. *Vide, Noctes Granzoniana.*
Triumpho da libertad. *Vide, Manuelis Calado.*
Triumphus Veneris. *vide, Henrici Bebelij.*
Triuncurianus, *vide, Claudij Alberij.*
Trocedorfius. *Vide, Valentinus.*
Troixieme lettre. *Vide, Epiſtolæ decem, & octo.*
Troixieme memoire. *vide, Memoire.*
Trois Tables en Eſpagnol, en François, en Alemand par Thomas Porro.
Tropheorum Examen. *vide, Examen Tropheorum.*
Tropologiæ præcepta. *Vide, Othonis Caſmanis.*
Tropologicæ narrationes. *Vide, In Ouidij metamorphoſeos.*
Troporum Theologicorum, &c.
Troubles de France. *Vide, Hiſtoire.*

Trutina D. Ioannis Baptiſtæ Chiauettæ Doctoris Theol. Panormitani, qua D. Ioſephi Balli ſententia eo libro contenta, *cuius titulus eſt*, Enigma diſſolutum de modo exiſtendi Chriſti Domini ſub ſpeciebus panis, & vini in Auguſtiſſimo Euchariſtiæ Sacramento ad æquiſſimum Examen expenditur.
Tſchan. *Vide, Ioſephina Lucernenſis.*
Tuba pacis occenta Scioppiano Belli Sacri Claſſico Salpiſtæ Theodoſio Bernico Norico.
Tuberanus. *Vide, Ciſta Medica.*
Tuberus Primus. *Vide, Primus Tuberus.*
Tubicenſis Catechiſmus.
Tubius. *Vide, Laurentius.*
Turacrus. *Vide, Gulielmus.*
Delle Turbolenze della Francia in vita del Rè Henrico il Grande, d'Aleſſandro Campiglia, donec corrigatur.
De Turcarum Origine. *Vide, Ludouici, ſeù Laouici.*
Turcica Chronica. *vide, Chronica Turcica.*
Turco-græcię libri octo Baſileæ impreſſi 1584. donec corrigantur.
Turnebullus. *vide, Georgij.*
Turnerus. *Vide, Gulielmus.*
Turrentin Paſteur. *Vide, Brief Traicté.*
Turricella.
Turringicorum exuium reſponſio.
Tuſſanus Barchetus. *Vide, Pium Conſilium.*
Tzapko. *Vide, Ioannes.*
Contra Tyrannos Vindiciæ. *Vide, Vindiciæ contra Tyrannos.*
Tyronum colloquia, *Vide, Conuiuia.*

V

VAecherius. *Vide, De Sanguinis Miſſione.*
Vadianus Ioachimus.
Valdeſius. *Vide, Ioannes.*
Valdenſium Confeſſio, & Apologia fidei ad Vuladislaum Regem Vngariæ.
De Valentijs. *Vide, Ventura.*
Valentini Aritmhæi lignitio Sileſij Periculum Academicum, ideſt diſceptationum legalium partus.
Valentini Forſterij da ſucceſſione ab inteſtato, donec expurgetur.
Valentinus Erytræus.
Valentinus Frocedorfius.
Valentinus Greſſerus.
Valentinus Heiland.
Valentinus Heſenerus.
Valentinus Merkel.
Valentinus Schachtius.
Valentinus Smidelerus.
Valentinus Trocedorffius.
Valentinus Vannius Malburgenſis.
Valentinus Vuinſchemius.
Valerianus Magnus. *Vide, Chriſtiani Kortholti, Defenſio pro Valeriano. Apologia Valeriani.*
Valerius Anſelmus Ryd.
Valerius Fildlerus. vel Fidlerus.
Valerius Philarcus.
Valeroſo Lucideno. *vide, Manuelis Calado.*
Valeſius. *Vide, Franciſcus.*
Valle. *vide, Laurentij Valle.*
Valler. *vide, Hieronymus.*
Valtellinenſis Cleri Libellus quidam. *vide, Cleri, & Catholicorum.*
De Vandalorum Veteri Religione, *vide, Heliæ Schedij.*

Van-

Vandoperanus. *vide, Nicolaus Borbonius.*
Vanninus. *Vide, Iulius Caſar.*
Vannius. *Vide, Ioannes. Valentinus.*
Varemundus Luitholdus.
Varia Doctorum, Piorumq; Virorum de corrupto
Eccleſiæ ſtatu Poemata.
De Varietate. *Vide, Cardani Opera.*
Varignana. *vide, Guglielmi Varignana.*
Variorum exemplorum liber. *vide, Exemplorum variorum.*
De Vaticinijs diuinationibus, &c. *vide, Magica, ſeu Mirabilium.*
Vaticinium Eſdræ. *vide, Somnium.*
Vbaldi Breue. *vide, Opuſculum inſcriptum.*
Vdall. *vide, Nicolaus.*
Vdallus. *vide, Gulielmus.*
Vecchiettus. *vide, Hieronymi Vecchietti.*
Vecellius Vlmenſis. *vide, Exercitatio Hiſtorico-theologica,*
Veghel. *vide, Matthæus.*
Vehus. *vide, Matthias. Hieronymus.*
Velcurio. *vide etiam Ioannes Veltkirchius.*
Vera Confraternitatis Sanctiſs. Trinitatis &c.
Vide, libelli quidam continentes indulgentias.
Velenus Minhonienſis. *vide, Vlricus.*
Velſius. *uide, Iulij Velſij.*
Velli Napolitano. *vide, Difeſa del Glorioſiſſimo Pontefice.*
Velmatius. *vide, Ioannis Mariæ.*
De Veloci curſu Gratiæ. *vide, De Gratia, & libero eius, &c.*
Velſius Hagenſis.
Veltkirchius. *vide, Ioannes.*
Veluanus. *uide, Ioannes Athanaſius.*
Venatorius. *vide, Thomas.*
De Veneficis. *vide, Ioannes Georgij Gedelmanni.*
Veneris, & Bacchi facetiæ.
Veneris Triumphus.
Venerum Blyemburgicarum areolæ. *vide, Damaſi Bliemburgij.*

Veneta hiſtoria. *vide, Andreæ Mauroceni.*
In Venetam Rempublicam cenſurarum, & interdicti Pauli V. libri omnes, & ſcripturæ. *vide etiam Hiſtoria particolare. Auuiſo delle ragioni, Conſideratione ſopra le cenſure. Trattato dell' Interdetto.*
Ventilabrum Seraphicum. *Vide, Petri de Alua & Aſtorga.*
Venturæ de Valentijs I. C. Parthenius litigioſus, ſiuè diſcurſus politico-iuridicus.
Delle Venture, e delle ſorti. *vide, Libri delle Venture.*
De Vera differentia Regiæ poteſtatis, & Eccleſiaſticæ.
Vera, & dilucida explicatio præſentis ſtatus totius Seraphicæ Fratrum Minorum Religionis à Sancto, & Magno Franciſco Patriarcha inclyto. Numine diuino inſpirante fundatæ, per F. Bonitum Combaſſon.
De Veræ ac legitima, quæ Sac. Scripturæ, &c. *uide, Reuerentia Eccleſia Romana.*
Vera narratione del Maſsacro degl' Euãgelici fatto da Papiſti ribelli della maggior parte della Voltellina.
De Vera, & non interrupta ſucceſſione filiorum Sancti Franciſci. *Vide, Libri omnes impreſsi.*
De Vera obedientia. *vide, Stephani Vuincthonienſis.*
De Vera, & pura Eccleſia. *Vide, Tractatus de vera, & pura Eccleſia.*
Veræ Eccleſiæ notæ.
Vera S. Thomæ de gratia ſufficienti, & efficaci doctrina dilucidè explicata.
Verani Modeſti Pacimontani de officio pij Viri tractatus.
Veranius. *Vide. Georgius Caſſander.*
De Verbi miniſterio diſputatio.
De Verbis, quibus Chriſtus Euchariſtiam confecit. *vide, Ambroſij Catharini.*
De Verbo mirifico. *vide, Ioannis Reuclini.*
Verdè, *vide, Franciſci Verdè.*

Ver-

Verdeus. *Vide. Statera.*
Vergerius. *vide etiam Ioannes Baptiſta, Petrus Paulus Giuditio ſopra le lettere.*
Veriſſima doctrina, vt conſolentur afflictæ conſcientiæ. *uide, Doctrina veriſsima.*
Verità, e Religione Christiani Manifeſti contro le due falſe, & irreligioſe apologie manuſcritta, e ſtampara di Pietro Conti Sezzeſe. detto volgarmente l'Alius Deus per eſſerſi oſtinato à defendere, alius Deus eſt poſſibilis. opera dell'Abbate Aleſſandro Guarino.
De Veritate prout diſtinguitur à reuelatione à veriſimili. à poſſibili, & à falſo. Hoc opus condidit Edoardus Baro Herbert de Cherbury, &c.
Veritatis, & pacis via. *Vide, Via veritatis.*
Veritatis Sol. *vide, Petri de Alua, & Aſtorga.*
Veritatis teſtium cathalogus. *uide, Cathalogus.*
Vermetica Noſologia. *Vide, Henrici Petrai.*
Vermiliæ Catherinæ hiſtoria. *vide, Hiſtoria vera,*
Vermilius. *uide, Petrus Mattyr.*
Vericelli. *Vide, Quaſtiones morales.*
Verſio dialogorum Theodoreti. *vide. Victorini Strigelij.*
Verum inuentum hoc eſt munera Germaniæ ab ipſa primitus reperta, Auctore Michaele Maiero.
Verungus. *uide, Petrus Martyr.*
Verus Gratianus.
Veſper ſerus quid vehat. *Vide, Neſcimus quid veſper*
Veſtitus peculiaris diuerſarum gentium. *vide, Hadriani Damnan.*
Veteranus Pinſerus.
De Veteri Germanorum, Gallorum, &c. Religione. *uide Helia Schedij.*
Veteris Teſtamenti Comœdiæ, & Tragœdiæ. *Vide, Comœdiæ, & Tragediæ.*
Veteris Teſtamenti Phraſes. *vide, Phraſes.*
Veterum quorumdam breuium Theologorum Elenchus.
De Veterum Magiſtratuum, & hodiernorum, &c. *uide, Diſſertatio Hiſtorico-pelirico-iuridica.*

Vezelius. *Vide, Theodorus Beza.*
Vgaldus. *vide, Hugonis Vgaldi.*
Vgo. *uide, Hugo.*
Vguualdus. *uide. Vldricus.*
Via di conſolare quelli, che ſtanno in pericolo di morte. *uide. Modo, e via breue.*
Via veritatis, & pacis, hoc eſt tractatus, & tractatulus theologici, quibus modis, & medijs Eccleſia ad veram Sacrarum Scripturarum intelligentiam pertingere, & firmam concordiam inire, & ſeruare poſſit. Auctore, & correctore Hermanno Rauenſpergero.
Vicariæ Neapolitanæ Ritus. *Vide, Petri de Vrries.*
Vicellerius. *vide, Hieronymus.*
De Vico. *uide, De las Leyes, y Pragmaticas.*
Victor de Bordeaux. vel de Bordeus.
Victorij poemata. *Vide, Georgij Victorij.*
Victorinus Srigelius. *cuius eſt etiam opus inſcriptum.* Verſio dialogorum Theodoreti Epiſcopi Cyri, cum perpetua analyſi logica cum expoſitione Marci Beuleri Tigurini.
Victoris Caretani Chronologia. *uide. Petri Victoris*
Vida. *Vide, Othonellus.*
Vida di S. Ignacio de Loyola Fundador de la Compañia de Ieſus, Reſumida, y añalida de la Bulla, y Relaciones de ſu Canonizacion, y de otros graues Auctores. por Iuan Euſebio Nieremberg. donec corrigatur.
Vidal. *Vide, Marci Vidal.*
Vigorius. *vide. Simonis Vigorij.*
Vijch. *uide, Ioannes.*
De Vilela. *Vide, Prattica.*
Vilanius, *vide, Ariminenſis.*
De Villanoua. *uide, Arnaldi.*
Villebois. *Vide, Ludouicus.*
Villegas. *vide, Petri Fernandez.*
Villicationis, ſeù de medio animarum ſtatu. *uide, Thomæ Angli.*
Vincentij Ciconiæ Veronenſis enarrationes in Pſalmos, niſi corrigantur.

Vincentij Lenis theriaca aduerſus Petauium, & Riccardum de libero arbitrio.
Eiuſdem Epiſtola Prodroma.
Vincentius Cæſenaten. *vide, DeRubicone antiquo.*
Vincentius Gruncher.
Vincentius Neapolitanus. *uide, expoſitio noua.*
Vincentius Obſopæus.
Vincenzo Parauicino. *Vide,* Della *Communione con Gieſù Chriſto.*
Vindicata veritas Panormitana. *vide, Franciſci Baronij.*
Vindiciæ Barclai. *uide, Ioannis Barclai.*
Vindiciæ Hyberniæ Antiquioris. *Vide, Scotia Illuſtrior.*
Vindiciæ Pacificationis Oſnaburgenſis, *vide. In Nomine Ieſu.*
Vindiciæ pro Perilluſtri, & Reuerendiſſimo Domino Antonio Trieſt Epiſcopo Gandauenſi. Comite de Euerghen. &c. Auctore Cornelio Ooms.
Vindiciæ contra Tyrannos, ſiue de Ptincipis in Populum, Populique in Principem legitima Poteſtate, Stephano Iunio Bruto Celſo Auctore.
Vindiciarum Catholicorum Hyberniæ, Auctore Philopatro Irenço ad Alithophilum libri duo.
De Vineis. *Vide, Querimonia Friderici Secundi.*
Vinerius. *vide, Otho.*
Vingandus. *uide, Ioannes.*
Vinitor.
De Virea. *Vide, Petri de virea.*
Viretus Petrus. *vide etiam Firmanus Clorus, Petrus.*
Ex Virgilio Centones. *uide, Leij Capilupi.*
Virgilius Polydorus. *Vide, Polydori Virgilij.*
Virginalis Clauicula Salomonis. *uide etiam Libri decem Anulorum.*
Virgineus Aluiſet. *Vide, Murenula Sac. Veſtis.*
De Virginitate, & Virginum ſtatu. *vide, Sibijlla.*
De Virginum Sacrarum moribus, & vita. *uide, Coropadia.*
Viridarij Somnium de Poteſtate Papæ, & Principum ſæcularium. *Vide etiam Somnium Viridarij.*

Viridarium Poeticum. *vide, Danielis Angelo-Cratoris.*

Virorum Clariſſimorum Syncrama. *Vide, Syncrama.*

Virorum Eruditorum ſcripta de Cœna Domini.

Virorum Illuſtrium Epiſtolæ. *vide, Illuſtrium, & Clarorum.*

Virorum Illuſtrium Icones. *uide, Icones quinquaginta.*

Virorum obſcurorum Dialogus. *Vide. Dialogus obſcurorum, &c.*

Virorum obſcurorum Orationes. *vide, Duo Volumina.*

Virtù de Salmi. *uide, Il Salmiſta di Dauid.*

De Virtutibus fidei, & Theologiæ. *Vide, Thomæ Angli.*

Virtutum Flores.

Virtutum, & vitiorum exempla.

Virtutum. & vitiorum Imagines. *vide, Mytologia Chriſtiana.*

Viſcardus. *uide, Marcelli Viſcardi.*

Viſcera materna in Ordinem Prædicatorum. *Vide, Maria Deipara.*

Les Viſiones de Don Queuedo Continuatio.

De Viſionibus, reuelationibus, &c. *Vide, Magiea, ſeù Mirabilium.*

Viſitatio Saxonica. *vide etiam inſtructio.*

In Vita D. Aurelij Auguſtini conſcripta à P. Ioanne Riuio, deleantur illa verba. quæ ſunt in fine §.2. libri 4. videlicet. *quibus dum ſimilia &c.* vſque ad illa verba, *de Enchiridion iſta ſufficiant.*

La Vita del Duca Valentino deſcritta da Tomaſo Tomaſi.

Vita Franciſci Iunij. *V. Io: Pappij. Franciſci Iunij.*

Vita, & geſta Hildebrandi. *vide etiam Benonis liber*

Vita Gregorij Septimi, & Henrici Quarti, *uide, Chronica Slauorum, Henrici Quarti.*

Vita Iuuentutis cum annotationibus, ſeù additionibus Philippi Melanchthonis.

De Vita Iuuentutis inſtituenda. moribus, & ſtudijs corrigendis.

Vita di Maria nel ventre di Sant' Anna di Luigi Nouarini.
Vita Martini Buceri. *Vide, Hiſtoria de Vita, & obitu*
Vita. e miracoli del B. Andrea d'Auellino. *vide, Compendio.*
De Vita, & moribus R.P. Leonardi Leſſij Theologi, Liber à Leonardo Scoots concinnatus, edituſque cura, & ſumptibus Thomæ Curtois.
Item Folium ſub falſo Sac. Ind. Congnomine editum Louanij, &c. *hoc titulo* Ea, quæ in Vita R.P. Leonardi Leſſij corrigenda cenſuit Sacra Congregatio Indicis hæc ſunt.
De Vita. & moribus Virginum. *uide, Coropædia Gaſparis Stiblini.*
La Vita di D. Olimpia ſcritta dal Sig. Abbate Gualdi.
Vita del P. Paolo dell'Ordine de Serui.
De Vita protrahenda vltra viginti quinque annos.
Vita Sanctæ Ruſinæ. ſeù Roſanæ. Expungatur ex quocunque libro vbi impreſſa reperitur.
De Vita ſtudioſa in matrimonio collocanda. *Vide, Claudij Baduelis.*
Vita, & acta Sanctorum Hiberniæ. *uide, Florilegium.*
De Vitæ Æternæ conſecutione. *uide, Folium idiomate Gallico conſcriptum, Inſtructio, qua vitam, &c.*
Vitæ Aulicæ ſpeculum. *Vide, Speculum.*
Vitæ fons, *vide. Fons Vitæ.*
Vitæ Germanorum, & Exterorum Theologorum. *uide, Melchioris Adami.*
Vitæ humanæ Theatrum. *Vide, Theatrum.*
Vitæ Imperatorum. & Cæſarum. *vide etiam Ioannis Cuſpiniani.*
Vitæ Mahomettis, & Succeſſorum. *uide, Mahometis.*
Vitæ Patrum cum Præfatione Martini Lutheri.
Vitæ Pontificum Romanorum, Vuitembergæ impreſſæ.
Vitæ quinquagintæ virorum Illuſtrium. *uide. Icones quinquaginta.*
Vitæ Spiritualis exercitatio. *Vide, Exercitatio.*

Vite Mariana. *Vide, Nouo Quareſimale.*
Vithlingius. *vide, Ioannes.*
Viti Amerbachij Antiparadoxa.
Eiuſdem Commentaria in Pytagoræ. & Phocylidis poemata.
Item de Sacerdotio Chriſti.
De Viris Epiſcoporum Vrbis. *uide, Papirij Maſſonij.*
Vitlingius. ſiuè Brentius.
Vittor de Popoli. *Vide. Il Piouano.*
Vittorio Brigante nouelli Fiori della Vergine Maria di Loreto, e Santa Caſa ſua.
De Vitulo aureo. *vide, Aaron purgatus.*
Vitus Breschuuertibach.
Vitus Mollerus.
Vitus Theodorus.
Vitus Vuiſemius.
Viualdus. *uide, Candelabrum aureum.*
Viues, *Vide. Ludouici Viues.*
Vldarici ad Papam Nicolaum Epiſtola.
Vldarici Zaſij Opera omnia, donec corrigantur.
Vldarico Epiſcopo Auguſtano Epiſtola adſcripta aduerſus Nicolaum Papam.
Vldaricus Ruppinenſis.
Vldricus Enchauſtius.
Vldricus Huttenus, ſiuè de Vtten. *Vide etiam Abidenus Corallus.*
Vldricus Mutius Hogualdus.
Vldrigus Zuuinglius Toggius,
Vlmerus. *uide, Conradus.*
Vlmius. *Vide, Auguſtinus.*
S. Vlrico Epiſtola adſcripta.
Vlricus Hunnius. *vide, Helfrici Vlrici.*
Vlricus Studerius.
Vlricus Velenus Minhonienſis.
Vlricus de Vuitem.
Vlricus Zuuinglius.
De Vna perſona, & duabus naturis in Chriſto. *uide, Iacobi Sebecij.*
Vn breue modo. *Vide. Breue modo.*
Vngepauerus. *vide, Eraſmi Vngepaueri.*

Quod Vnica anima vniuerſum animal gubernet. *uide, Bernardini Theleſij*.
Vnio diſſidentium tripartita.
De vnione animæ cum Deo. *Vide, Bartholomei de Caſtello*.
De vnitate Eccleſiaſtica.
De vnitate Eccleſiæ liber egregius. cuius Auctor perijt in Concilio Conſtantienſi.
De vniuerſa Sacerdotum materia, *uide, Ioannis Coratij*.
Vniuerſæ Hiſtoriæ cum Sacrę tum prophanæ idea ſtudio, & opera Ioannis Bunonis.
Vniuerſæ naturæ theatrum. *Vide, Ioannis Bodini*.
Vniuerſalis geographia.
Vniuerſalis hiſtoriæ ab origine mundi. &c. *uide, Synopſis hiſtoriæ*.
De vniuerſis Philoſophia. *Vide. Franciſci Patritij*.
Vniuerſitatis Vuitembergenſis ſeria actio apud Principem Fridericum.
De Vno Deo Patre Filio, Spiritu Sancto. *vide. Ioannis Henrici Biſterfeldij*.
Vnzieme Lettre. *uide, Epiſtola decem, & octo*.
Vocabularium trilingue, & elingue pro Scriptoribus Dominicanis, Auctore F. Pio Mariano à Conceptione.
Vocabulorum, & Phraſium ſilua. *Vide, Henrici Decimatoris*.
Volanus, *vide, Andreas*.
Volgari. *uide familiare Caſtigo*.
Volger. *Vide, Georgius*.
Volradus Comes Mansfeldenſis.
Volumina duo diſputationum. *vide, Duo volumina*.
Volumina duo orationum obſcurorum Virorum.
De voluptate. *uide, Laurentij Valla*,
Vomburg. *Vide, Ioachimus*.
Voſſius. *vide, Gerardi Ioannis*.
Vota Summo Pontifici ſcripto tradita. *uide, Folia quædam*.
Vranius Michael.
La Vraije è Sancte pratique. *Vide, le bon vſage*,

Vrbanus Rhegius.
Vrbis à Borbonio captæ Commentarius. *vide, Commentarius.*
Vrbium Belgicæ diuiſio. *uide, Totius Belgica.*
Vrries. *Vide, Petri de Vrries.*
Vrſinus. *vide, Zaccharias, Ioannis Henrici.*
Vrſpergenſis Abbas. *uide, Annotationes in Chronica. Paralipomenon. Conradi à Liectenau.*
Vrſulæ Munſterbergenſis Duciſſæ defenſio, quare vitam monaſticam deſeruerit.
Vrſus. *Vide, Ioannes.*
Le Vſage dell'Euchariſtiæ, *vide. Le bon vſage.*
Vſſalia. *uide, Ioannes.*
Vſſerius. *Vide, Grauiſsima quæſtionis.*
De Vſu partium Corporis humani. *vide. Gaſparis Hofmanni.*
Vſurarum tractatus. *uide, Gaſparis Caballini.*
Dell'Vtilità di leggere, e ſtudiare. *Vide, Confeſsione di fede Catholica.*
De Vtilitate Scholarum. *vide, Ioannis Althusij.*
Vtilium Centuriæ. *uide, Antonij Mizaldi.*
Vtingerus. *Vide, Henricus.*
De Vtriuſque brachij inuocatione. *vide. Theſaurus iuris executiui.*
Vtriuſque Coſmi hiſtoria. *uide, Roberti Flud.*
Vtrum ſit damnandus Ianſenij Auguſtinus. *incipit*, Nullo iure, *finit*, non poteſt damnari Ianſenius, niſi ridente Pelagio, plorante Auguſtino Humilis Romanus, &c.
Vuacher. *Vide, Stephanus.*
Vuagnetus. *vide, Philippus.*
Vuakefelde. *uide. Robertus.*
Vualchius. *vide, Ioannis, Vualchij.*
Vualdeſius. *vide, Ioſiæ Nolden.*
Vualdenſium. *uide, valdenſium.*
Vualdnerus. *vide, vuolphangus.*
Vualdus. *uide. Petrus.*
Vualerus. *vide, Hieronymus.*
Vualterus. *uide, Georgius.*
Vuaremborg. *vide. Petrus.*

Vuar-

Vuarmundus. *uide, Leonardus.*
Vuarſonus. *vide, Robertus.*
Vuartes. *uide, Petrus.*
Vecherius. *vide. Ioannis Iacobi.*
Vuelnrichius. *uide, Martini vuelnrichij.*
Vuelphius. *uide, Henricus.*
Vuenceslai Budouuez circulus horologij Lunaris, & Solaris.
Vuendelinus ab Helbach.
Vuendelinus. *uide, Marci Fiderici.*
Vuentezlaus Linch.
Vuerdenhangen. *uide, Ioannes Angelij.*
Vuerd Millerus. *vide, Otho.*
Vuerner. *uide, Leonardus.*
Vuerſer. *vide, Gregorius.*
Vueſelus, ſinè Baſilius Groeningenſis.
Vueſphalus Ioachimus.
Vueſſalia. *uide, Ioannes.*
Vueſſalienſis, *uide, Ioannes Olerius.*
Vueſſebeccius. *uide, Ioannes Matthæus.*
Vueſtemerus. *uide, Bartholomæus,*
Vueſtphalus. *uide, Ioannes Reinholdus Marchanus.*
Vuethenouius. *uide, Carolus.*
Vuetherus. *uide, Dauid.*
Vuhitakerus. *uide, Gulielmus.*
Vuibalius Montenſis. *uide, Ioannes.*
Vuick. *uide, Riccardus.*
Vuiclephus. *uide, Ioannes.*
Vuiddinghtonius. *uide, Rogerij vuiddinghtonij.*
Vuidephus. *uide. Gulielmus.*
Vuierius. *uide, Ioannis.*
Vuingandus. *uide, Ioannes.*
Vuingandus Grosher.
Vuildembergius Aurimontanus. *uide, Hieronymus,*
Vuildius. *uide, Melchior.*
Vuilhielmus Auriacus. *uide, Apologia vuilhielmi.*
Vuilhielmus Bidembachius.
Vuilhielmus Clebitius.
Vuihielmus Heſenus.
Vuilhielmus Nolderus.

Vuilhiel-

Vuilhielmus Radenſis.
Vuilhielmus Sarcerus.
Vuilichius Fiſcherus, *vide etiam Iodoens.*
Vuillebrochus. *uide, Ioannes.*
Vuillingus. *vide. Ioannes.*
Vuilſonus. *uide, Thomas.*
Vuithonienſis. *vide, Stephani Vuinthonienſis.*
Vuimannus. *uide, Nicolai Vuimanni.*
Vuinſchemius. *uide, Valentinus.*
Vuirt. *vide. Petrus.*
Vuiſmar Megapt. *vide, De natura iurium Maieſtatis.*
Vuiſſembachius Naſſouius. *uide. Ioannis Iacobi.*
Vuiſſemburgius. *vide, Otho* Vuolphangus.
Vuiſtadius. *uide, Thomas.*
Vuitembergæ collogium.
Vuitembergenſis confeſſio
Vuitembergenſis, & Lipſienſis Academiarum repetitio. &c. *uide, Academiarum Lipſienſis.*
Vuitembergenſis Vniuerſitatis ſeria actio, &c. *vide, Vniuerſitatis Vuitembergen.*
Vuitembergenſium Miniſtrorum confeſſio fidei.
Vuitembergenſium Theologorum, &c. *uide, Acta, & ſcripta. Solida Refutatio. Theologorum Vuitembergenſium.*
Vuitembergica Acta Synodalia à quodam collecta & per Vuitembergicos Theologos ptobata contra Illyricanos.
De Vuitem. *vide, Vlricus.*
Vuitgiſtus. *uide, Ioannes.*
Vuithedus. *vide, Dauid,*
Vuitte. *uide, Gulielmus.*
Vuittingamus. *vide, Gulielmus.*
De Vulnerum magnetica curatione. *uide, Rodulphi Goclenij.*
Vulpes capta. *vide, Ioannis Martinez.*
Vulpes à Montepiloſo. *vide, Theologiæ Summa.*
Vulpina Ieſuitica, hoc eſt cenſura admonitionis Sandeanæ, opera, & ſtudio Iacobi Laurentij verbi Dei, &c.
Vunſchelburgenſis. *vide, Ioannis.*

Vuoitus. *uide, Dauid.*
Vuolpiaz. *vide, Conradus.*
Vuolphangus Amingl.
Vuolphangus Ammonius
Vuolphangus Ampelandæus.
Vuolphangus Audingus.
Vuolphangus Bisbachius.
Vuolphangus Camlingus.
Vuolphangus Fabritius Capito. *vide etiam Capito Vuolphangus,*
Vuolphangus FincKelbanus.
Vuolphangus Maler.
Vuolphangus Martius.
Vuolphangus Mater.
Vuolphangus Meuſel.
Vuolphangus Muſculus.
Vuolphangus Ocheſius. vel Ochſius.
Vuolphangus Periſterus.
Vuolphangus Prisbachius.
Vuolphangus Rupertus.
Vuolphangus Ruen.
Vuolphangus Vualdnerus.
Vuolphangus Vuiſſemburgius.
Vuolphius. *uide etiam Ambroſius. Henricus Hieronymus. Martinus. Thomas. Ioannes.*
Vuoltonus Anglus. *vide, Biblia Briani.*
Vuorden. *uide, Ioannes. Ioannes Piſtorius.*
Vuormatiæ Colloquium. *vide, Colloquium.*
Vuormatiæ Comitia. *vide, Comitia Spiræ.*
Vuormatienſes Articuli. *uide etiam Articuli nouorum.*
Vuermeſerus. *uide, Exercitationes Academica*
Vuothenhouius, *uide, Ioannes Carolus.*

X

XAntes Mariales. *vIde, Bibliotheca Interpretũ.*
Xauier. *vide. Hiſtoria Chriſti perſice conſcripta*
Xauierre. *uide, Hiſtoria Pontifical.*

Xe-

Xenium ad Catholicos Anglos, ſiuè breuis, & dilucida explicatio noui iuramenti Fidelitatis. Auctore E. I. Theologo, vt Anglorum conſcientiæ, &c.
Xilander. *vide, Gulielmus.*
Xiſtus Betuleius Auguſtanus.

Y

YOnellus, vel Iuellius Anglus.
Ylliricus. *vide, Illiricus.*
Ymlerus. *uide, Imlerus.*
Yodocus. *vide, Iodocus.*
Yoſiæ. *uide, Ioſiæ.*

Z

ZAbarella. *vide, Franciſci Zabarellæ.*
Zacchariæ Frindenreich Politicorum liber.
Zaccharias Bouerius. *uide, Annales Minorum.*
Zaccharias Hoſmarius.
Zaccharias Paſqualigus. *uide, Sacra Moralis Doctrina.*
Zaccharias Prætorius.
Zaccharias Schilterus.
Zaccharias Vrſinus.
Zaioſi, *vide, F. Benedicti.*
Zamorra. *uide, De Perfectione Eminentiſsima.*
Zanchius. vide. *Hieronymus.*
Zander. *vide, Otho.*
Zangerus. *uide, Ioannes.*
Zanzerus. *vide, Ioannis Zanzeri.*
Zaſius. *uide, Apologia. Vldarici Zaſij.*
Zeelius Keyſeſpergenſis.

Ze-

Zegers. *uide, Humilis, & ſupplex.*
Zeylleynſten contra Sanctos.
Zellius. *uide, Matthæus.*
Zerola. *uide, Thomæ Zerolæ.*
Zeuallos. *uide, Hieronymi.*
Ziccata. *uide, Miniſtro di Stato.*
Zieglerus. *uide, Bernardus, Iacobus.*
Zieritzius. *vide, Bernardi Zieritzÿ.*
Zifer. *vide, Matthæus.*
Zilettus. *vide, Laurentij Kirchouÿ.*
Zirizeus. *vide, Leuinÿ Lemnÿ.*
De Zoroaſtre Bactriano. *uide, Ioannis Henrici Vrſini.*
Zuickius, *vide. Ioannes.*
Zuuingerus. *vide, Theatrum vitæ Humanæ. Theodorus.*
Zuuinglianæ Compilationis refutatio. *vide, Solida refutatio.*
Zuinglius. *vide etiam, Defenſio. Galaſius. Vlricus. Vldricus.*

F I N I S.

		ERRATA	CORRIGE
Pag. 4	lin. 27	Heruij	Heurnij
9	33	conformiter	Conformitez
24	13	Cuctoritate	Auctoritate
ibid.	29	ſalutare	Saluare
27	24	Pacimantanus	Pacimontanus
54	18	Paſſeuienſis	Paſſauienſis
ibid.	21	Mel houerſis	Mel houerus
53	36	Taberni	Tabernis
56	30	Ciuili	Ciuilis
59	11	Diſputati	Diſputatio
60	25	Necocleonte	Nicocleonte
62	6	di	de
64 inter lin.	36 & 37 adde		Compendia Bibliorum. *Vide, Bibliorum ſummaria*
66	24	que	qui
70	7	Daſijpocdius	Daſipodius
94	16	Donatius	Dornauius
ibid.	32	Deſdrenſis	Dredenſis
98	5	Primam	Primum
100	9	1690	1602
108	37	Rediuius	Rediuiuus
112	15	quem	quam
129	9	Conſilij	Conſilijs
133	8	*Gregoriuo*	*Gregorius*
136	20	Grottias	Grottius
141	40	inſticutio	inſtitutio
154	29	Hyberniæ ſiue; Antiquioris	Hiberniæ Antiquioris
158	5	*Ritalis*	*Titulus*
ibid.	15	libris	libri
179	39	expreſſu	expreſſis
202	16	ſummales	Summulis
220 inter lin. 23 & 24	Adde		De'miracoli è merauiglioſi effetti della natura prodotti di Gio:Battiſta Porta

Amie

ERRATA CORRIGE

Pag. 239	lin. 3	*Amio*	*Amico*
249	34	Fhilippus	Philippus
251	32	*Elegiæ, Aliquot. Ioannes Ieremias*	*Ioannes vel Io: Baptiſta. Epitome omniũ operum*
288	3	ac	ad
300	17	Franceſci	Franciſci
301	15	oupplicatio	ſupplicatio
306	40	Hortado	Hurtado

Vltra ſupradicta errata, ſi aliquando inuenias Typographum loco r, ſubrogaſſe t, loc. c, e loc. n, u loc. f, ſ. vel è contra illum benignè Lector caracterum ſimilitudine deceptum excuſa. & corrige.

BIBLIOTEKA * KÓRNICKA *

BIBLJOTEKA KÓRNICKA
11977